DE ATHENAEI DIPNOSOPHISTARVM EPITOMAE CODICIBVS ERBACENSI LAVRENTIANO PARISINO

SCRIPSIT AD SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES
AB AMPLISSIMO PHILOSOPHORUM PHYSICORUMQUE
ORDINE MONASTERIENSI RITE IMPETRANDOS

CLARA ALDICK
GUESTFALENSIS

ADIECTAE SUNT TABULAE TRES

1 9 2 8

MONASTERII GUESTFALORUM
EX OFFICINA ASCHENDORFFIANA

Consensu et auctoritate ordinis philosophorum hanc commentationem typis expressam esse testatur

Maximilianus Ettlinger
ordinis philosophorum h. a. decanus.

De comprobanda hac commentatione ad ordinem rettulit

Hermannus Schoene
professor p. o.

Examen rigorosum habitum est d. 29. m. Jul. a. 1927.

HERMANNO SCHOENE

SACRUM

Index

ΒΙΒΛΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ

Ἀθήναιος μὲν, ὁ τῆς βίβλου πατήρ,
ποιεῖται δὲ, τὸν λόγον, πρὸς Τιμοκρά-
την· δειπνοσοφιστὴς δὲ ταύτῃ τὸ
ὄνομα. ὑπόκειται δὲ τῷ λόγῳ,
λαρήνσιος ῥωμαῖος ἀνὴρ, τῇ τύχῃ,
περιφανής· τοὺς κατὰ πᾶσαν
παιδείαν ἐμπειροτάτους, ἐν τοῖς
αὐτοῦ, δαιτυμόνας ποιούμενος·
ἐν οἷς οὐκ ἔσθ' οὗτινος τῶν καλλίστων
οὐκ ἐμνημόνευσεν. ἰχθῦς τε γὰρ τῇ βίβλῳ ἐνέθετο· καὶ τὰς τούτων
χρείας, καὶ τὰς τῶν ὀνομάτων ἀναπτύξεις· καὶ λαχάνων γένη
παντοῖα, καὶ ζῴων παντοδαπῶν· καὶ ἄνδρας ἱστορίας συγγεγραφότας,
καὶ ποιητὰς καὶ ὅλως σοφούς· καὶ ὄργανα μουσικά· καὶ σκωμ-
μάτων εἴδη μυρία· καὶ ἐκπωμάτων διαφοράς, καὶ πλούτους βα-
σιλέων διηγήσατο· καὶ νηῶν μεγέθη, καὶ ὅσα ἄμα, οὐδ' ἂν ῥᾳδίως






Tab. I. Codex Erbacensis 4 membr. (scriptus Romae ca. a. 1490 a Jacobo Questenberg) f. 1r.

ἐκ τοῦ δεκάτου λόγου·

Ὅτι ὡς πολυπότην ἀεὶ ἐπαινεῖ· καὶ μόνου δὲ τούτου τὸ ποτήριον ὅμη(ρος)
ἡρμήνευκεν ὡς τὴν ἀχιλλέως ἀσπίδα· ἐστρατεύετο γὰρ μετ᾽ αὐτοῦ· ὃς καὶ
τῆς μεγίστης μετέχων ἡλικίας, οὐκ ἀπεπαύετο τοῦ πίνειν ὥς φησιν
ὅμη(ρος), οὐκ ἂν ἠμέλησε δὲ τῆς τοῦ αὐλοῦ λέγων φιάλην ἄμφωτον καὶ
τὸ ἐν τῷ ἐπὶ πατρόκλῳ γοῦν ἀγῶνι, φιάλην δὲ ἀεὶ λαμβάνει οὐδέν.
εὔμηλος δὲ λαμβάνει θώρακα ... ἆθλον ἐπὶ ... καὶ
ἀντίλοχος ... ἀσφαλείας ὅπλον· Τῆς δὲ ... πολυπο-
θήτερον· διόσαργος πολυπότιον τὸ πολυπόθητον διὰ τὸν χέ-
ρον· ... γὰρ ... ἐπὶ τοῦ ... τῆς ... ἀπο-
λαῦ· διόσοφος φησὶ ... πάντα, προσφέρων σοφ.
οὐχ ἂν πλέον ... ὅσον· καὶ ἀρχίλοχος μάχης
τελευτῆς ὥστε ... ὥσπερ ... καὶ ... ὁ χοῦς ...
ξενοφῶν τί φησι· ... ὑμῖν χαρίσασθαι· καὶ πλείων· ... οἱ μ(εν)
... ἔλαθεν ... καὶ ... οἰνοχόω
πρὸς ... τῶν τιμὴν καὶ πορρωτέρω τοῦ δέοντος ... μεθυ...
πίνει δὲ καὶ πρωτέας ὁ μακεδὼν πλεῖστα· καὶ ἀλέξανδρος ... ὅτι




Tab. II. Codex Erbacensis 4 membr. f. 160r.

ἐκ τοῦ δεκάτου λόγου

Φιάλην Ἄρεος καὶ τὸ λαβεῖν ἐπὶ τῷ κλωγμῷ ἀγῶνι,
φιάλην τὸ ἀχείλωτον λαμβάνων δῶρον. Σῖμος δὲ λαμβάνει
θώρηκα, δραμὼν ἄθλον ὑπὸ φάλαρς καὶ ἀμυχθείς.
ἀσφαλέστερον ὅπλον:–

Τῆς δὲ δίψης οὐδὲν πολυποθητότερον· διὸ ἄγριος ὁ
Κύκλωψ τὸ πολυπόθητον λαβὼν χρόνον. τὸ δ' ἔτι γάρ
πᾶσιν ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν ποιεῖ τῆς περὶ τὰ ἀπολαυστά.
διὸ Σοφοκλῆς φησί· διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς· καὶ Ἀρχίλοχος·
μάχης δὲ τῆς σῆς ὥστε διψέων πιεῖν ὡς ἐρέω. Καὶ τραγικὸς
δέ τις φησί· ἴσχειν κελεύω χεῖρα διψῶσαν φόνου: Καὶ
Ὅμηρος παρὰ Ξενοφῶντι φησί· δίψαν ὑμῖν χαρίσαιμι. ξενοφῶν
Καὶ Πλάτων· ὅταν οἶμαι δημοκρατουμένη πόλις ἐλευθερίας
διψήσασα κακῶν οἰνοχόων προστατούντων τύχῃ καὶ



Tab. III. Codex Laurentianus gr. LX 2 chart. (scriptus Romae paulo ante Erbacensem 4 a Jacobo Questenberg) f. 266r.

Athenaei Dipnosophistarum Epitoma, quae praeter ipsum opus initio mutilatum exstat, primis duobus libris exceptis typis nondum descripta est. Sed editio eius expetenda est. Nam hoc breviarium, quod minime breve est cuiusque memoria codicibus continetur, qui a lectionibus integri operis uno codice servati haud raro discrepant, ad Dipnosophistarum libros recte recensendos necessarium est. Quapropter omnes philologi, quotquot Athenaei libros emendaturi vel interpretaturi erunt, Epitomae illius exemplum codicum lectionibus exornatum praesto habere identidem cupient [1].

Neque vero singula solum Epitomae verba, sed etiam compositionem cum integro Athenaei opere comparare operae pretium est. Dipnosophistarum enim libros e multorum variorumque auctorum operibus inaequaliter compilatos ipse quoque variis modis in breviorem formam redegit epitomator: alia excerpsit, alia contraxit; modo verbis exquisitis synonyma magis trita substituit, modo pristinum verborum, sententiarum, capitum ordinem immutavit. Itaque illustre nobis prodidit exemplum, quo demonstratur, quas rationes in contrahendis antiquorum scriptorum operibus secuti sint illi breviatores, qui inde ab antiquitate exeunte, quo ex tempore homines multiplicis magis et variae doctrinae quam subtilioris litterarum cognitionis studiosi breves libros appetebant, copiosas antiquorum scriptorum disputationes artius retractando ad commune iudicium accomodaverunt [2].

Hanc duplicem Athenaei Epitomae utilitatem respiciens non dubitavi excutiendo certo quodam huius Epitomae codice, quem adhuc ignotum Hermannus Schoene in tabulario Erbacensi reppererat, initium facere accuratius perquirendi omnes Dipnosophistarum Epitomae codices [3]. Ac primum codicem illum Erbacensem benevolen-

---

[1] Exempli gratia U. de Wilamowitz-Moellendorff Epitomae editionem nuper desideravit (Athenion und Aristion, Sitzgsber. d. Pr. Akad. Phil.-hist. Kl. 1923, p. 42 n. 1).

[2] De Romanorum auctorum scriptis artius retractatis cf. Ed. Norden, Einl. in die Altertumsw. v. Gercke-Norden, 3. Aufl. (1927) I 4 p. 100. — H. Bott (De Epitomis antiquis, Diss. Marpurg. 1920) de his tantummodo quaestionibus disseruit idque parum diligenter: primum, pristinumne voluminum numerum deminuerint epitomatores, deinde, antiquamne librorum divisionem servaverint.

[3] Quod ut fieret, postulavit etiam P. Maas, Einl. in die Altertumsw. v. Gercke-Norden, 3. Aufl. (1927) I 2 p. 14.

tissime Monasterium Guestfalorum missum, postquam eius originem exploravi, cum iis scripturis contuli, quas in Kaibelianae editionis apparatu critico ex Epitomae codicibus Laur. gr. LX 2 et Paris. suppl. gr. 841 enotatas inveni, ut, quem locum Erbacensis liber inter hos Epitomae codices obtineret, intellegerem. Deinde cum Erbacensem et Laurentianum codicem inter se cohaerere, Kaibelium autem in scripturis annotandis interdum aberrasse et saepius maioris momenti varietates omisisse animadvertissem, ipsum Laurentianum codicem, quem H. Rostagno, bibliothecae Laurentianae praefectus, eximia cum liberalitate Monasterium miserat, totum excussi.

Tum, quanti hic ipse Laurentianus codex in recensendis Dipnosophistarum libris aestimandus esset, subtilius indagare studui. Quam ob rem Parisiis in bibliotheca Academiae Francogallicae, quo bibliotheca publica clausa Henricus Omont librum perhumaniter transtulerat, Parisinum codicem contuli, quem neque totum neque satis accurate a Kaibel excussum esse videram [4]. Praeterea omnes perlegi Eustathii Homericos commentarios, qui 1700 fere locos e Dipnosophistarum Epitoma exscriptos saepe Athenaei nomine addito affert, saepius auctore non appellato. Horum omnium locorum indicem huic commentationi adieci, quem grammaticis et Athenaei et Eustathii opera tractaturis usui fore spero.

---

[4] Omnibus viris doctis, qui aditum ad codices quos commemoravi excutiendos liberaliter mihi patefecerunt, maximas sincerasque ago gratias.

I.

De Athenaei Epitomae codicibus.

Omnes codices, quibus memoria Epitomae Dipnosophistarum ante duodecimum p. Chr. n. saeculum[1] ex pleniore Athenaei opere contractae continetur, aetate scripti sunt ea, qua reflorescentibus litteris incensa in Italia veterum scriptorum studia vigebant.

I. Eorum quattuor totam complectuntur Epitomam. Sunt autem hi:

1. Cod. Laur. gr. LX 2 (E), s. XV exaratus; cf. A. M. Bandini, Catalogus codicum Graecorum bibliothecae Laurentianae (Florentiae 1768) II p. 583. Hunc codicem primus nec vero constanter, sed ut grammaticis gustum daret, adhibuit G. Dindorf, qui inde paucas scripturas attulit[2]. Deinde ex eo G. Kaibel[3] libros I—III atque XI—XV excussit. Totum autem codicem, ut supra dixi[4], ipsa quam potui accuratissime contuli.

2. Cod. Erbacensis 4, scriptus s. XV, repertus, ut supra commemoravimus[5], in tabulario Erbacensi[6] ab Hermanno Schoene, qui hunc librum antehac non collatum mihi excutiendum tradidit, postquam rogatu eius Monasterium missus est. R (i. e. Reuchlinianum) eum appellavi, quod quibus de causis fecerim, infra apparebit.

3. Cod. Paris. suppl. gr. 841 (C) olim Sedanensis, scriptus s. XV; cf. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio-

---

[1] Nam Eustathio archiepiscopo Thessalonicensi (s. XII) Athenaei Epitoma iam praesto erat. Eustathium vero sola Epitoma usum esse primus R. Bentley (A Dissertation upon the Epistles of Phalaris, London 1699, p. 130 sqq. = Works ed. by A. Dyce I, London 1836, p. 188 sqq.) certis argumentis demonstravit. De Eustathio Athenaei excerptore praeter ea, quae in Athenaei editionum praefationibus exstant, cf. L. C. Valckenaer, Opuscula philologica, critica, oratoria I 1 (Lipsiae 1808) p. 337 sqq.; Cohn, RE VI 1, 1554.

[2] Athenaeus e recensione Guilelmi Dindorfii. Lipsiae 1827. Vol. I p. 82 sqq. (ad lib. II p. 36).

[3] Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV rec. Georgius Kaibel, vol. I—III, Lipsiae 1887—1890 (vol. I et II anastatice iterata 1923).

[4] Cf. p. VIII.

[5] Cf. p. VII.

[6] Fürstlich u. gräfl. Erbachisches Gesamtarchiv, Schloß Erbach (Odenwald).

thèque Nationale III (Paris 1888) p. 316. Hoc codice praeter Iohannem Schweighaeuser, qui eum repperit atque primus adhibuit [7], G. Dindorf atque G. Kaibel usi sunt. Hunc quoque codicem ipsa totum contuli [8].

4. Cod. Lond. gr. 16 D X (Hoesch.), s. XVI exaratus; cf. The catalogue of Western manuscr. in the old Royal and King's collections by F. Warner and J. P. Gilson, II (1921) p. 190. Qui prioribus foliis avulsis haud integer exstat et olim fuisse dicitur D. Hoeschelii, qui sexto decimo saeculo exeunte Augustae Vindelicorum in studiis veterum scriptorum versabatur [9]. Is codicem dono dedisse videtur Casaubono, qui ad multos locos nominatim Hoeschelianum appellat [10] atque ex hoc codice eam XI. libri partem, quae in codice Marciano deest, edidit [11].

II. His codicibus duos adiungo, quibus Epitomae primus tantummodo et secundus liber continetur praemissi pleniori Athenaei operi, cuius priores duo libri ad nos omnino non pervenerunt:

1. Cod. Paris. gr. 3056 (D), scriptus s. XV; continet libros I—IX; cf. H. Omont, Inventaire III p. 101 [12].

2. Cod. Laur. gr. LX 1 (B) s. XV; cf. A. M. Bandini, Catalogus codicum Graecorum II p. 583.

Quorum codicum illo praeter R. F. Ph. Brunck [13] M. Lefèvre de Villebrune [14], I. Schweighaeuser, G. Dindorf, hoc Victorius [15], I. Gronovius [16], G. Dindorf usi sunt.

---

[7] Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum Libri quindecim ex optimis codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit . . . Iohannes Schweighaeuser. Argentorati 1801—1807. Vol. 1—14.

[8] Cf. p. VII.

[9] R. Bentley l. c. p. 130 sqq. = Works I p. 188 sqq.; I. Casaubonus, Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas libri XV, Lugd. Bat. 1600 (ad lib. I. c. 1) et Epist. 26 (ed. Almeloveenius, Roterodami 1709).

[10] Ex his scripturis a Casaubono prolatis Hoeschelianum codicem, cum saepe a conspirante Parisini C et Laurentiani E auctoritate dissentiens aut mendis aut coniecturis inquinatus sit, ad recensendum Athenaei opus vix magnam utilitatem habiturum esse conicio.

[11] G. Kaibel non paucos Epitomae codices exstare num recte in suae editionis praefatione (p. XIV) coniecerit, dubito. In librorum enim manuscriptorum catalogis, qui mihi in bibliotheca Berolinensi olim regia ad manus erant, alios Epitomae codices non repperi.

[12] Libri III—IX anno 1482 ab Hermolao Barbaro exarati sunt, qui folio ultimo nomen suum et scriptionis annum addidit.

[13] A Brunckio aliquot huius codicis scripturas in notis ad Graecos poetas sparsim prolatas esse I. Schweighaeuser (Praef. p. LXXVI) dicit.

[14] Banquet des Savans par Athéné traduit tant sur les textes imprimés que sur plusieurs manuscrits par M. Lefèvre de Villebrune. Paris 1789—91.

[15] Variae Lectiones, 1553.

[16] I. Gronovius (1645—1716) totum codicem Laurentianum LX 1 contulit in exemplari suo nunc in bibliotheca Lugdunensi Batavorum asservato (Cf. G. Dindorf, praef. p. V).

III. Accedunt duo Epitomae codices nunc deperditi, quorum memoria e veteribus editionibus resuscitari potest hisce:

1. ex Athenaei editione anno 1514 curata a Musuro. Cui praesto fuisse codicem aliquem a C et E dissentientem inde apparet, quod editori contextum praebuit non isdem depravatum lacunis, quae in illis inveniuntur. Affinem autem fuisse hunc codicem Laurentiano E lectionum collatione comprobatur.

2. ex Athenaei editione anno 1597 emissa a Casaubono, qui e Levinii cuiusdam canonici Antwerpiensis codice nonnullas varias scripturas attulit[17].

Ex his, quos enumeravi, Epitomae libris manuscriptis unum vel alterum editores Athenaei praeter codicem Marcianum, e quo omnes ceteri codices, quibus plenius Athenaei opus continetur, emanarunt[18], duabus de causis optimo iure adhibuerunt: primum, quod in codice Marciano Dipnosophistarum liber primus et secundus nunc plane desunt, deinde, quia Epitomae fons non Marcianus fuit codex[19], qui eadem fere conscriptus est aetate, qua illa a breviatore facta est, sed alius nunc deperditus, e quo Epitomae libri manuscripti permultis locis meliores servaverunt scripturas iis, quas praebet Marcianus.

---

[17] In Animadv. ad l. XI p. 466 se ipsum codicem non inspexisse dicit.

[18] Omnes integri operis codices, qui ei innotuerant, ab uno codice Marciano derivatos esse primus I. Schweighaeuser (Praef. p. XC—CI) satis luculenter demonstravit. Ac postquam G. Dindorf denuo praeter codicem Marcianum alios Athenaei libros manuscriptos adhibuit, idem senserunt ac probaverunt C. G. Cobet, Var. Lect. (1873) p. 127, Nov. Lect. (1858) p. 130 et R. Schoell (Hermes 4, 1870, p. 160 sqq.) et G. Dindorf ipse [Philologus 30 (1870) p. 73 sqq. (cf. etiam Sophocles ed. G. Dindorf, [3] Oxford 1860, I p. XIII)].

[19] Praeter C. Gabrielem Cobet (Nov. Lect. p. 12 et 130) G. Dindorf (Philologus 30, 1870, p. 73 sqq.) breviatorem plenioris operis ipsum, qui adhuc exstat, codicem Marcianum excerpsisse iudicavit. At rem aliter sese habere cum iam R. Schoell (Hermes 4, 1870, p. 160 n. 1) et G. Kaibel (Observationes criticae in Athenaeum, Ind. Lect., Rostochii 1883, p. 4) iudicavissent, clare et evidenter ostendit G. Wissowa (De Athenaei Epitome observationes. Commentationes philologae in honorem Augusti Reifferscheidii, Vratislaviae 1884, p. 22).

II.

De codice Erbacensi.

§ 1.

De codicis Erbacensis forma et origine.

Codex Athenaei, qui inter tabularii Erbacensis libros manuscriptos quartus est, quamquam compendiis abundat, tamen satis pulchre et perspicue s. XV scriptus est. Constat foliis membranaceis 244 dinumeratis, e quibus 2 biniones, 1 ternio, 23 quiniones compositi sunt. His singulis fasciculis numerus in inferiore paginae ultimae margine adscriptus est. Versus habet unaquaeque pagina 33.

In foliis 1—237 scripta est Athenaei Dipnosophistarum Epitoma, quae *Βίβλος ἡ καλουμένη Δειπνοσοφιστής* inscripta est. Folia 1—10 in margine ea, quae in ordine obveniunt, nomina propria a prima manu adscripta praebent. Praeterea marginalia litteris Graecis aut Latinis scripta partim ab eadem, partim a recentiore manu annotata totum librum obsident.

Quae sequuntur folia 238—239 continent brevem de Nili incremento disputationem, quae *Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως* inscribitur [1]. Huic in foliis 239—243 index eorum hominum, qui in Athenaei opere nominantur, additus est [2].

In primae paginae margine dextro nescio cuius imago, infra sub textu Iohannis Dalburgii, episcopi Vormatiensis (1482—1503), insigne adpictum est, quod Camerariorum de Vormatia, qui dicuntur [3],

[1] De hac disputatione, quam Schweighaeuser secuti G. Dindorf et A. Meineke (Athenaei Deipnosophistae e recognitione A. Meineke, Lipsiae 1858—1867) perperam Athenaei secundo libro attribuerunt, cf. V. Rose, Anecdota Graeca et Graecolatina fasc. I (Berolini 1864) p. 12, H. Diels, Doxographi Graeci (Berolini 1879) p. 228, J. Partsch, Des Aristoteles Buch „Über das Steigen des Nil" (Abh. der Königl. Sächs. Ges. der Wiss.), Leipzig 1909, p. 1 n. 1.

[2] De hoc indice infra (p. 13) dicam.

[3] Dalburgiorum nomen s. XIV ad Camerarios de Vormatia transiit (cf. C. Morneweg, Johann von Dalberg, ein deutscher Humanist und Bischof, Heidelberg 1887, p. 8sqq.). De Camerariorum de Vormatia insigni cf. J. Siebmacher, Großes u. allgem. Wappenbuch, 2. Aufl. v. G. A. Seyler, Nürnberg 1881, II 6 tab. 28.

et dioecesis Vormatiensis [4] insignia coniuncta habet [5]. Hoc Dalburgii insigni, ut videtur, adductus C. Morneweg, archivi Erbacensis praefectus, qui iam in libro de Dalburgio composito epistula quadam Melanchthonis nisus episcopum Vormatiensem aliquem Athenaei codicem habuisse statuerat [6], hunc ipsum codicem Erbacensem Dalburgium scribendum curavisse coniecit. In tegumenti enim parte interiore haec ab eo annotata sunt: „Der Wormser Bischof Johann von Dalberg hat wohl dieselbe herstellen lassen, jedenfalls in Italien, zwischen 1482 und 1503, s. K. Morneweg, Johann von Dalberg, 1887."

Neque tamen recte hanc coniecturam fecit. In ea enim Melanchthonis epistula, quam ad confirmandam suam opinionem affert [7], non Athenaei, sed Procli solius codex aliquis commemoratur. In alia autem Melanchthonis epistula, qua Hieronymo Commerstadtio Procli editionem [8] dedicat [9], haec legimus: „Et cum ad te scribam, clarissime Hieronyme, nolo te lectione harum rixarum onerare, praesertim cum narrationem huic operi non insuavem de Jacobo Questebergio . . . cuius manu exemplum Procli, quod nobis dedisti, scriptum est, addere decreverim. . . . Venit eo tempore [10] Romam Capnio, missus eo a principe Palatino Philippo. Qui cum et ipse auditor esset Argyropyli et inter Germanicos auditores Jacobum nosse coepisset, vidisset etiam libros ab eo scriptos, emit ab eo orationes contrarias Aeschinis et Demosthenis, quarum literarum pictura nullam vidi pulchriorem. Dedit igitur mercedem, ut Dalburgio episcopo Vangionum scriberet Athenaeum et alios quosdam libros, qui in bibliotheca episcopi Vangionum postea custoditi sunt. Athenaeum retinuerat

---

[4] De dioecesis Vormatiensis insignibus cf. J. Siebmacher [2], l. c. I 5 [1], p. 182.

[5] Iohannis Dalburgii ipsius insignis speciem Siebmacher l. c. non affert. Eius autem illud in codice Erbacensi insigne fuisse vel ex eo patet, quod praeter hunc omnino unus Dalburgius episcopus Vormatiensis fuit, Carolum dico Dalburgium. Sed hic sedem episcopalem Vormatiensem non ante annum 1802 tenuit (De Caroli Dalburgii insigni cf. Siebmacher l. c. I 5[1] tab. 3).

[6] L. c. p. 235 n. 18.

[7] Corp. Ref. VIII 183.

[8] Procli paraphrasis in quatuor Ptolemaei libros de Siderum effectionibus, Basileae 1554.

[9] Corp. Ref. VIII 338 sqq.

[10] i. e. anno 1490 cf. L. Geiger, Über Melanchthons Oratio continens historiam Capnionis, eine Quellenuntersuchung, Frankfurt a. M. 1868, p. 22 sqq., ubi testimonia allata sunt, et L. Geiger, Johann Reuchlin, sein Leben und seine Werke, Leipzig 1871, p. 32 sq. Eodemque anno prima earum Questenbergii ad Reuchlinium epistularum, quae ad nos pervenerunt, scripta est (Joh. Reuchlins Briefwechsel, gesammelt und herausgegeben von L. Geiger (Bibliothek des literar. Vereins in Stuttgart, Bd. 126) 1875, p. 25.

Capnio"[11]. Ex his verbis Reuchlinium comperimus Athenaei codicem scribendum curasse et eo quidem consilio, ut Dalburgio donaret[12], scriptum autem apud se retinuisse suaeque bibliothecae inseruisse.

Re vera in clarissimi huius viri bibliotheca etiam anno 1535 codicem celeberrimum exstitisse ex editionis Basileensis praefatione elucet, in qua Jacobus Bedrotus haec dicit: „In spem equidem nonnullam erratis aliquammultis medendi nos erexerat scriptum exemplum, quod in Reuchlini viri omnium saeculorum memoria digni bibliotheca latere iactabant: verum quum studiosius qualenam sit inquiro, idque ex fide dignissimis et oculatis testibus, deprehendi istuc Aldino non absimile esse, quod eaedem fere dictionum aut mutilationes aut παραγωγαί plus satis declarant: atque ut verbo dicam, tale omnino esse fertur, ut Reuchlinus illud nunquam sibi usui fuisse diserte sit testatus." In Bedroti vero exemplari Aldino, quod Iohanni Schweighaeuser ad manus erat, doctus hic Athenaei editor duas invenit schedulas, in quibus Basileensis ille editor ex Athenaei quodam manuscripto praeter prima et extrema singulorum librorum verba eorum foliorum, in quibus unusquisque liber incipiebat, numeros enotaverat[13]. Hunc autem librum manuscriptum eundem fuisse verisimillimum est atque illum in Reuchlini bibliotheca servatum, de quo Bedrotus ex aliis sciscitatus est. Neque enim Reuchlini codice excepto ullum alium Athenaei librum manuscriptum aut se ipsum inspexisse aut alios, ut inspicerent, se rogavisse ipse Bedrotus in praefatione editioni Basileensi praemissa profitetur. Ex illis autem Bedroti schedulis Schweighaeuser l. c. haec affert:

Fol. 237 b. *Ἐκ τοῦ β' βιβλίου. Ἔργον εἰς τρικλίνιον συγγενείας εἰσπεσεῖν* etc. *καὶ ἑξῆς περὶ* . . .

---

[11] Hunc locum iam C. Christ (Die Bibliothek Reuchlins in Pforzheim, Zentralbl. f. Bibliothekswesen, Beiheft 52, Leipzig 1924, p. 9) attulit illum Athenaei codicem a Melanchthone commemoratum deperditum esse ratus.

[12] De Reuchlini cum Dalburgio, cuius aliquamdiu bibliothecae praefectus erat, amicitia et Reuchlini et Dalburgii epistulae testes sunt. Cf. etiam Oratio continens historiam Capnionis Phorcensis recitata a Mart. Simone Brandeburgensi (Corp. Ref. XI 999), L. Geiger, Über Melanchthons Oratio continens historiam Capnionis (Frankfurt a. M. 1868) p. 46, L. Geiger, Johann Reuchlin (Leipzig 1871) passim, J. Wille, Johann Reuchlin (Zeitschr. für d. Geschichte des Oberrheins N. F., 1922, Bd. 37) p. 256. De celeberrima illa Dalburgii bibliotheca, quam Reuchlinius „unum Germaniae nostrae thesaurum" appellat, (cf. Joannis Reuchlin Phorcensis in libros Capnion vel de verbo Mirifico praefatio, 1494, L. Geiger, Reuchlins Briefwechsel p. 39), disseruit P. Lehmann, Johannes Sichardus und die von ihm benutzten Bibliotheken und Handschriften (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters IV 1), München 1912, p. 123 sqq. Qui indicem quoque eorum Dalburgii librorum manuscriptorum, qui adhuc exstant, addidit.

[13] cf. Animadv. I p. 479.

Fol. 238 a. *Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως· Θαλῆς ὁ Μιλήσιος εἷς τῶν ζ' σοφῶν* etc. *τὰ δὲ* . . .

Fol. 239 a. In fine libri Catalogus est Authorum DC, qui ab Athenaeo citantur.

Hi vero foliorum numeri plane, id quod gravissimum est, congruunt cum iis, quibus in codice Erbacensi ea insignita sunt folia, in quibus quae e Bedroti schedulis affert Schweighaeuser leguntur. Quae cum ita sint, num poteris dubitare, quin codex Erbacensis idem sit atque is, quem, ut Dalburgio episcopo dono daret, Reuchlinium per Jacobum Questenbergium mercede data scribendum curasse, postea autem apud se habuisse Melanchthon testis est? Nonne peropportune cadit, quod etiam scribam novimus, qui codicem Erbacensem exaravit, quamquam nomen suum in codice ipso non adiecit? Nominatim enim appellatur in Melanchthonis epistula Jacobus Aurelius Questenbergius, vir ille politioris humanitatis ac litterarum studiosus, qui Romae anno fere 1490 [14] codicem conscripsit [15]. Hic cum Reuchlinio amicitia coniunctus erat, cuius partes etiam in famoso illo cum monachis Coloniensibus ordini S. Dominici adscriptis certamine secutus est. Atque in numero erat eorum Germanorum, qui illis temporibus eximio antiquitatis amore inflammati Italiam petebant [16]. Anno 1485 aut iam antea Romam venit [17], ubi anno 1490 brevium Apostolicorum scriba [18] erat. Quo anno mortuus sit, ignoramus, sed certe non ante 1524 [19]. Clarissimus autem librarius erat, quod arte nitide scribendi inter omnes excellebat, quapropter saepius laudibus ornatur [20], atque cum singulari inter Germanos lin-

---

[14] Codicem non post annum 1503, quo anno Dalburgius mortuus est, scriptum esse ea de causa verisimile est, quod ceteros libros, quos ut Dalburgio scriberet, Reuchlinius Questenbergium mercede data invitavit, Dalburgius ipse videtur accepisse (cf. supra p. 5).

[15] De Questenbergio cf. E. Jacobs, Allgem. Deutsche Biogr. Bd. 27 (1888) p. 45 sqq. L. Geiger, Johann Reuchlin (Leipzig 1871) passim. Accuratissime Questenbergii vitam exposuit Fr. Güldner, Jacob Questenberg, ein deutscher Humanist in Rom (Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 38 (1905) p. 213 sqq.).

[16] De iis Germanis, qui illa aetate Italiam petebant, disputavit I. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, 11. Aufl., besorgt v. L. Geiger, Leipzig 1913, II, p. 334 sqq. (Excurs CIV), qui etiam testimonia et aliorum, qui de hac re scripserunt, libros enotavit.

[17] Cf. Güldner l. c. p. 221.

[18] His verbis in ea epistula, quam Kal. Aug. a. 1490 Reuchlinio misit, munus suum ipse appellat (cf. etiam Güldner l. c. p. 224).

[19] Cf. Güldner l. c. p. 230.

[20] Reuchlinius in epistula a. d. 11. Kal. Mai. a. 1513 Questenbergio scripta ‚artificem manum' amici laudat (G. Friedländer, Beiträge zur Reformationsgeschichte, Berlin 1837, p. 22). Ac Melanchthon in praefatione suae Procli editionis Questenbergii artem pulchre scribendi ita probat: ‚eleganter pingebat latinas literas.' Cf. praeterea supra p. 5.

guae Graecae et Latinae scientia esset[21], ad describendos veteres scriptores maxime aptus putabatur. Hodie exstant praeter codicem Erbacensem et nonnullos de aliis codicibus ab eo scriptis commentarios ipsius manu exarati codices hi:

1. A t h e n a e i Dipnosophistarum Epitomae cod. Laur. gr. LX 2, quem a Questenbergii manu exaratum esse adhuc quidem nemo vidit, e scriptura autem Erbacensi codici simillima sine ulla dubitatione colligi potest[22].

2. Cod. H a n n o v e r a n u s XLII 1845. Hunc codicem, cuius Graecae litterae re vera Erbacensis scripturae similes sunt, a Questenbergio scriptum esse iam ante Erbacensem repertum notum erat; de eius origine disseruit pluribus Güldner in disputatione de Questenbergio scripta[23], in qua etiam, quae codice Hannoverano continentur, enumeravit.

3. C o d e x P u b l i c a e b i b l i o t h e c a e L u c e n s i s Nr. 2732 bis. Hic *Πυθαγορικὰ ἔπη*, quae dicuntur, complectitur, quibus Epistula ad Alexandrum VI praemissa est[24].

§ 2.

Quanti aestimandus sit codex Erbacensis in recensendo Athenaei opere.

Iam quem locum inter ceteros, qui adhuc noti sunt, Athenaei Epitomae libros manuscriptos codex Erbacensis obtineat, investigemus. Ac mira quadam necessitate coniunctum esse Erbacensem (R) cum Laurentiano (E) cognoscimus inter se conferentes hos codices. Nam non solum easdem lacunas verborumque omissiones in utroque invenimus[1], sed etiam ab eadem utrumque manu exaratum esse ex

---

[21] Praeter Petrum Galatinum Minoritanum, qui eum ‚graecis latinisque litteris pereruditum' appellat (Geiger, Reuchlins Briefwechsel p. 243), laudant Questenbergium Reuchlinius, quod ei ‚Romanae linguae suavitas propria' . . . sit (Athanasius in librum psalmorum, Tubingae 1515, Praef.) et Melanchthon, quod ‚latinum sermonem minus horride pronuntiabat quam usitatum est nobis in Germania natis et deinde ad sonum agrestem adsuefactis' (Corp. Ref. VIII 339). Cf. Güldner l. c. p. 236 sq.

[22] Cf. infra p. 15.

[23] L. c. p. 248; cf. etiam R. Sabbadini, Le scoperte dei codici Latini e Greci ne' secoli XIV e XV. II (Firenze 1905) p. 160.

[24] Huic epistulae Questenbergius nomen suum subscripsit (cf. Studi Italiani VIII, 1900, p. 319 et Marie Vogel und Victor Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Zentralbl. f. Bibliotheksw., Beiheft 33, 1909, p. 459).

[1] Quibus locis in codice Laurentiano hiet oratio, e Kaibelii annotatione critica apparet. Accedit autem lacuna, quam Kaibelius per errorem videtur praeterisse. Exciderunt enim I p. 34 cd *Ἄλεξις-ἐφθήν*. Praeterea his locis nonnulla omissa esse falso annotavit Kaibelius:

scripturae insigni similitudine colligere nobis licet [2]. Nunc exsistit quaestio, Erbacensisne transscriptus sit e Laurentiano an uterque manarit ex uno codice alio. Hanc quaestionem ut dissolvamus, in codice Erbacensi accuratius perscrutandi nobis sunt hi qui insequuntur loci, quibus omissa sunt verba, quae leguntur in Laurentiano:

1. I p. 22 f. (R f. 13r, E f. 24r).
   τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται [ἡ δ' ὥρη χαλεπὴ καὶ
   ἀλλαχοῦ πίνωμεν. τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται] [3]. *Εὔπολίς τε*
2. VIII p. 333 d (R f. 130v, E f. 216r).
   πλη-
   θει μὲν τοσούτων [ὥστ' ἐκπλήττεσθαι τὴν ὅρασιν. μεγέθει
   δὲ τοιούτων] ὥστε
3. XIV p. 619 a (R f. 216v, E f. 363r).
   ἡ δὲ τῶν θεριστῶν ᾠδὴ [λιτυέρσης
   καλεῖται. καὶ τῶν μισθωτῶν δέ τις ἦν ᾠδὴ] τῶν ἐς τοὺς
4. VII p. 288 e (R f. 112v, E f. 185v).
   κατα
   [πιεῖν μεῖζόν τι περιτρέχει κύκλω τηροῦσα τοῦτο κατα]
   πιεῖν περὶ δ'ἐσπούδακεν . . .
5. VII p. 296 d (R f. 115v, E f. 190r).
   μαντεύεσθαι
   [πόσσις δ'ὁ μάγνης, τῆς ἀργοῦς αὐτὸν δημιουρ(γὸν) γενέσθαι]
6. X p. 433 f. (R f. 160r, E f. 266r).
   καὶ τρα(γικὸς)
   [δέ τις φη(σί). ἴσχειν κελεύω χεῖρα διψῶσαν φό(νου). καὶ]
   ὁ κῦρος παρὰ ξενοφῶντι φη(σί) [4].

Horum locorum primis tribus lacunas *ὁμοιότητι*, quae dicitur, natas esse facile intellegitur [5]. Similes enim aut eaedem voces vel

---

I p. 9 b, ubi *E* habet *ὀπτὰ τά ῥά*
I p. 10 b, ubi in *E* *περικελεύεται τὸ συνεχῶς τοῦ ποιεῖν* in mg. additum est.
I p. 23 d, ubi *E* habet *ἀνακεῖσθαι. ἀνακειμένω*
I p. 24 b, ubi in *E* *ἔτι περὶ τοῦ τῶν ἡρώων βίου* additum est in mg.
I p. 35 b, ubi *ἔφυ-τὸν αὐτοῦ* habet *E*.

[2] Utriusque codicis scripturae specimina exhibent tres tabulae huic commentationi adiectae, quarum secunda et tertia litterarum magnitudo fideliter repraesentatur.

[3] Verba in scribendo ita disposui, ut unumquidque eundem versus locum quem in codice Laurentiano occupet. Quae uncinis circumclusi verba, desunt in codice Erbacensi.

[4] Huius erroris specimen exhibent secunda ac tertia tabula huic opusculo adiecta, quarum in altera ea reperitur lacuna, quae in R f. 160r v. 12 obvenit, in altera ea codicis E lineola (f. 266r v. 11), quae in R omissa est.

[5] Quomodo lacunae in codicibus *ὁμοιότητι* nasci solitae sint, permultis exemplis allatis optime illustravit A. C. Clark, The descent of manuscripts (Oxford 1918) p. 1 sqq. Cf. etiam L. Havet, Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins (Paris 1911) p. 130 sqq. („saut du même au même").

syllabae parvo intervallo in ceteris Athenaei codicibus disiunctae effecerunt, ut ea, quae interposita erant, in codice Erbacensi exciderent. In Laurentiani autem codicis contextu voces illae syllabaeque ita scriptae sunt, ut earum altera in inferiore versu alteri in superiore directe aut paene directe supposita sit. Deinde duos locos attuli (4. 5.), quibus Laurentianus similia vel eadem illa verba, quae scriptorem facile in errorem induxerunt, ineuntibus vel exeuntibus versibus praebet. Postremus vero, quem supra indicavi, locus hians eo ortus est, quod librarius unam codicis Laurentiani lineolam non verborum quorundam similitudine deceptus, sed sua tantum socordia transsiluit. His tribus lacunarum generibus omnes, quibus mutilatus est codex Erbacencis, lacunas inserere potes. Quae cum ita sint, nemo sane dubitabit, quin Erbacensis librarius ante oculos habuerit ipsum codicem Laurentianum. An censet quisquam Erbacensem descriptum esse ex alio libro, qui ipse a codice Laurentiano deductus esset? Hoc minime credibile est. Nam si res ita se haberet, certe superessent lacunae, quarum origo e Laurentiano intellegi non posset.

Immo Laurentianum codicem parentem fuisse Erbacensis ostendunt etiam aliquot verba in Erbacensi bis scripta ceteraque scripturae menda, quae omnia eo nata sunt, quod librarii oculi ab altero verbo ad alterum aberraverunt, quod in Laurentiano in proximi vel antecedentis versus eodem loco reperitur. Ex his nonnulla, quibus, qua ratione eiusmodi menda oriantur, demonstratur, haud indigna mihi videntur esse, quae commemorentur, praesertim cum iis exemplorum a Clarkio ex aliis scriptoribus collectorum varietas augeatur:

1. XI p. 469b R habet: *ταύτας* (scil. *ἡδυποτίδας*) *ῥόδιοι ἀντεδημιουργήσανται πρὸς βάρη ἀθήνησι θηρικλείους.* Quo loco, quod ante *ἀθήνησι* legimus, *βάρη* non intellegitur. Veram autem sententiam codex Laurentianus hoc modo in tres lineolas descriptam tenuit:

ῥόδιοι ἀντεδημιουργήσαντο πρὸς
τὰς ἀθήνησι θηρικλείους. ἀθηναίων μὲν πλουσίως διὰ τὰ
βάρη χαλκευσαμένων . . . Iterum igitur librarius in exemplari suo lineolam transiit, sed cum eius, qui sequitur, versus initium descripsisset, antecedentis verba scribere perrexit.

2. His locis librarius menda ipse animadvertit atque correxit:

X p. 434a R: *προύπινε τῷ βασιλει πρωτέα*
E: *προὔπινε τῷ*
πρωτέα. καὶ ὅς λαβὼν καὶ πολλὰ ὑμνήσας τὸν βα(σιλέα)
ἔπιεν

I p. 21b R: *ἀναβάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένους ἐπιδέξι'*
ἐλευθερίως οὐδ' ἁρμονίαν ἀναβάλλεσθαι δὲ λόγων
E. *ἀνα*
βάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένους ἐπιδέξι' ἐλευθερίως οὐδ' ἁρμονίαν
λόγων . . .

Bis igitur ille versu codicis sui descripto ad finem eius versus qui aut insequitur aut antecedit, aberravit.

IX p. 397a R: ὅτι σπανιον ἦν σφάλλον(ται) οἱ . . .
E: ὅτι σφάλλονται οἱ τὰς δορκάδας δόρκωνας λέγοντες ὅτι σπάνιος ἦν

IV p. 151f R: λεοντωδῶς δὲ ἐὰν δέ τις ταῖς χερσὶν
E: λεοντωδῶς δὲ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἄιροντες ὅλα μέλη καὶ ἀποδάκνοντες ἐὰν δέ τι ἦν

VIII p. 363a R: . . . καὶ θηριωδῶς ἔχεται ἐσθιόντων
E: τοῦ δαψιλῶς ἔχεται. διόπερ ἐπὶ τῶν ἀπλήστως καὶ θηριωδῶς ἐσθιόντων τὸ . . .

VI p. 269b R habet: περὶ τὸ στόμα ἐπέτοντο τῶν δὲ πλακούντων ὠστιζομένων περὶ τὴν γνάθον. Verba περὶ τὸ στόμα ἐπέτοντο codex Laurentianus exhibet folii 173ʳ prima lineola, quae verbo ἐπέτοντο concluditur; idem autem verbum in folio 172ᵛ extrema nona lineola legitur. Hoc vero loco deinde, quae in R expuncta sunt verba sequuntur. Librarium igitur scribendi munere post illud ἐπέτοντο intermisso falso post hoc perrexisse, sed brevi post errorem animadvertisse perspicuum est.

3. Hos locos in cod. E minus clare scriptos vel deletos Questenbergius legere non potuit:

III p. 89c E: ὤνεμεται (ν ab ὢ non maiore distat spatio quam a littera ε) R: ὢν νέμεται pro ὢ νέμεται. — X p. 413d E: τιμῶσ' ἀχρεὶ ως (ου above) ἡδονὰς R: τιμῶσ' ἀχρείον ἡδονάς pro ἀχρείους. — XIII p. 592e E: δημοσθένης δὲ τὸν ῥήτορα (qua σ deletur lineola vix cognoscitur) R: δημοσθένης δὲ τὸν ῥήτορα. — XIII p. 571c E: καλοῦσι γοῦν καὶ ἐλεύθεραι γυναῖκες τὰς συνήθεις καὶ φίλας ἑταίρας ὡς σαπφώ. Tota sententia bis scripta, sed altero loco tam subtiliter expuncta est, ut eam deletam esse librarius animadvertere vix posset. Haec sententia in R quoque bis legitur.

Iam de codicis Erbacensis marginalibus dicendum est. In codice E a prima manu in margine haud pauca adscripta sunt, quae partim scripturas variantes, partim alias verborum abbreviaturas praebent. Horum codicis Laurentiani marginalium plurima Erbacensis scriptor librarius descripsit, velut

VII p. 306b. E: ἀνανθέντα, in mg. αὐανθεντα R: ἀνανθέντα, in mg. αὐανθέντα — XIII p. 573b E: οἰκουμένοις, in mg. οἰκοῦσιν, R: οἰκουμένοις, in mg. οἰκοῦσιν (quae exempla sufficiunt).

Cetera autem scriptor aut omisit aut in ordine iis, ad quas pertinent, scripturis substituit, quod utrumque his exemplis illustretur:

IX p. 390e E: ἔχον in mg. ἐχ, R: ἔχον (om. ἐχ) — V p. 188a E: καὶ περι, in mg. καίπερ R: καίπερ — XI p. 501e E: ὀμφαλ', in mg. ὀμφαλ' R: ὀμφαλ'.

Ita factum est, ut nonnullis locis unus R sinceram scripturam seu in ordine falsae substitutam seu in margine adscriptam servaret [6],

[6] Eas tantum scripturas collegi, quae a librarii coniectura profectae esse vix possunt.

cum in Laurentiano vera lectio olim in margine annotata folio nimium deciso perierit, velut

I p. 7b καρίδας] E: $\overset{\alpha}{\text{ἀκρίδας}}$ R: $\overset{\kappa\alpha}{\text{ἀκρίδας}}$ i. e. καρίδας — II p. 36c κλητῆρος] E: κλήτὸρος R: $\overset{\tilde{\eta}}{\text{κλητορος}}$ — II p. 67e ὀξύγαρον] E: ὀξὺ γὰρ R: ὀξύγαρον — I p. 6a γάρον] E: γὰρ ὄξος. R: γὰρ ὄξος, in mg. γάρον — I p. 18f. παρατηρητέον] E: $\overset{\tau'}{\text{περιτορη}}$ R: $\text{περιτορητε}^{\text{ου}}$, in mg. παρατηρητέον — IX p. 393b δοίδυκος] E: δοίδυμος R: δοίδυμος, in mg. δοίδυκος — XIV p. 616c ἔσκωψε] E: ἐκσκωπτε R: ἔσκωπτε, in mg. ἔσκωψε.

Hoc autem loco non indignum videtur exquirere, quantopere omnino codex Erbacensis Laurentiani scripturas servaverit. Nam cum uterque ab eadem manu scriptus sit, eandem fere discrepantiam, quae est inter codices Erbacensem et Laurentianum, verisimile est inter Laurentianum fuisse et illum codicem nunc deperditum, e quo Laurentianus derivatus est.

Codex Erbacensis etsi plures locos hiantes habet Laurentiano, tamen cum illo passim conspirat. Haec similitudo quanta sit, mendorum inter ipsos perpetua fere communio ostendit. Studiose vero operam dedit scriptor, ut Laurentiani codicis lectiones fideliter conservaret. Qui quam diligenter munere suo functus sit, facile cognoscitur e permultis marginalibus additis in Erbacensi ad ea, quae e Laurentiano codice descripta sunt. His enim marginalibus interdum, quae in textu mendo inquinata leguntur verba corriguntur, saepius autem ea ipsa compendia adscribuntur, quae Laurentianus codex in textu habet, librarius autem scriptor Erbacensis in conscribendo sui codicis textu aliis aut nullis compendiis adhibitis praetermisit. Satis erit duo exempla afferre:

II p. 42b πυκνοῖ] E: $\text{πυ}^{\widetilde{\kappa\nu}}$ R: $\text{πυκ}^{\dot{\nu}}$, in mg. $\text{πυ}^{\widetilde{\kappa\nu}}$ — IV. p. 143b δεκάτην] E: $\overset{\tau'}{\text{δεκα}}$ R: δεκάτην, in mg. $\overset{\tau'}{\text{δεκα}}$.

Maxime autem Questenbergii fides ea re comprobatur, quod, si quattuor locos excipias, ubicumque in exemplari suo duas scripturas varias legit, utramque accuratissime descripsit.

Tantam diligentiam in scribendo adhibenti tamen Questenbergio menda in codicem descriptum irrepserunt. Quorum pleraque ad orthographiam aut ad compendia pertinent falso dissoluta; alia e pronuntiatione vulgari orta sunt. Huc accedunt complures loci, quibus librarius pro verbis rarioribus substituit magis usitata. Huiusmodi vitiorum, quippe quae in codicibus saepe obveniant, exempla afferre omitto. Digna autem, quae exemplis illustrem mihi videntur esse haec duo erratorum genera omnino in codicibus non rara, sed in Erbacensi codice crebra:

1. Verba depravavit scriptor litteris mutatis vel additis sonu paulo ante scriptarum vocum in errorem inductus, velut locis his:

VII p. 320a E: *ψαφαρη*, R: *ψακάρη* (Cf. quod brevi ante est *σκάρον*, infra quod in codice E illud *ψαφαρη* legitur) — V p. 208f. E: *ἀλιάδες* R: *ἀλκιάδες* (brevi ante occurrit vocabulum *ἐφόλκια*) — X p. 429f. E: *κερασθεισῶν* R: *κεκρασθεισῶν*.

2. Persaepe in verbis scribendis litteras vel syllabas transiit; neque minus raro sententias mutilavit uno vel pluribus verbis omissis. Quin etiam vicies septies totum versum transsiluit. Hanc tantam lacunarum multitudinem in Erbacensi codice exarato a librario accurate scribendi studioso qui viderit, facile iis viris doctis assentiet, qui in scriptoribus antiquis emendandis locos lacunosos sine nimio offensionis metu statuunt.

Praeter locos lacunis corruptos perpauci inveniuntur, quibus Questenbergius graviter aberravit; sunt enim tres, quos exscribo:

II p. 39d E: *ἠγοράασθε* R: *ἠγορευάσας* — II p. 66a E: *ἔκειρεν* R: *ἔκρινεν* — IX p. 391e E: *καταφόρους* R: *καταφρόνους*.

Menda coniecturis tollere conatus est his locis:

I p. 15a E: *ἐφερόντιζον* R: *ἐφε̈ρόντιζον* — VIII p. 333b *συγκλείοντες*] E: *συγκλείνοντες* R: *συγκλίνοντες* — XI p. 497c *ἐθύσαμεν* ... *Σωτήρια*] E: ... *πωτήρια* R: ... *ποτήριον*.

Superest, ut de nonnullis dicam locis, quibus ille codicis Erbacensis index, in quem nomina hominum in Athenaei opere laudatorum relata sunt (cf. p. 4), plura praebere videtur eo, quem Laurentianus Epitomae praefixum habet. Huc pertinent haec nomina:

E f. 1^{v} *ἀλέξανδρος*	R f. 239^{v} *ἀλέξανδρος ἕτερος*
E f. 5^{r} *νικόλαος*	R f. 242^{r} *νικόλαος ἕτερος*
E f. 6^{v} *φάραξ ὁ λάκων*	R f. 243^{r} *φάραξ ὁ λάκων*
om.	*φάραξ ἕτερος*

Ex his nomen *φάραξ ὁ λάκων* in R in fine columnae scriptum est. Ita factum esse mihi quidem videtur, ut librarius, cum initio novae columnae idem nomen per errorem denuo scripsisset [7], lapsu animadverso *ἕτερος* adderet, ne verbo expungendo indicis aspectum foedaret [8].

[7] Eodem fere modo Questenbergius in codicis Laurentiani indice (f 3^{r}) erravit. Nam quod fol. 2^{v} exeunte legerat nomen *ἐπίνικος*, in insequentis folii initio denuo scripsit hoc nomen (cf. etiam V p. 178a, ubi in Laurentiano et f. 121^{v} exeunte et f. 122^{r} initio legimus *τὸν*, quorum illud expunctum est).

[8] Eadem de causa etiam in codicis Laurentiani indice duobus nominibus falso bis scriptis errorem suum expungendo indicare noluisse videtur, id quod in ipso opere conscribendo facere solebat. Ibi enim retinuit nomina perperam iterata his locis:

f. 2/3 *ἐπίνικος*	f. 6^{r} *σόφιλος*
ἐπίνικος	*σόφιλος*

Pharacis nomen in Athenaei opere semel exstat. Sed ex hac re concludere non licet interpolatum esse illud *φάραξ ἕτερος*. Nam praeter multa

Duobus vero ceteris locis verbum ἕτερος in R idcirco interpolatum videtur esse, quod et Alexandri et Nicolai nomen iam paulo ante scriptum erat.

---

nomina propria ex Epitoma sumpta hic index pauca profert, quae aut in integro olim opere fuerunt aut omnino non apud Athenaeum inveniuntur. Itaque probabile videtur esse hic illic in indicem recepta esse nomina, quae in duobus illis prioribus libris nunc deperditis legebantur. Sed hunc indicem, etsi praebet unum et alterum nomen proprium, quo Epitoma caret, tamen non ex aliquo plenioris operis codice compositum esse comprobatur nonnullis nominibus et vocabulis substantivis vel adiectivis, quae in Erbacensis et Laurentiani codicis indice corrupta sunt et in codicis Laurentiani contextu, integra autem leguntur in Parisino codice. Ac mira quadam ratione haec indicum et codicis Laurentiani menda inter se cohaerent; e quibus haec exempli causa propono:

II p. 69 a in Parisino codice legitur *πρασοκουρίδες*, Laurentianus autem praebet *πραωκουρίδης*. Hoc vocabulum nomen proprium esse is, qui indicem confecit, arbitratus est; finxit enim ex eo nomen *πραωκουρίδης*. — II p. 70 d pro *καὶ ὁ Λοκρὸς χρησμὸν λαβὼν* in Parisino codice legitur *καὶ ὁ λοκρὸς χρησμὸς λαβὼν*, Laurentianus autem praebet *καὶ ὁ λοκρὸς χρηαμὸς λαβὼν*. Hoc quoque vocabulum nomen proprium esse is, qui indicem composuit, opinatus est; finxit enim ex eo nomen *χρηαμὸς ὁ λοκρός*. — X p. 436 f Marcianus et Parisinus codex praebent *τελέον*, in Laurentiano autem legitur *τέλβον*. Eodem modo corruptum nomen *τελέας* in indice legitur (*τέλβος*).

Indicem igitur conscriptum esse ex Epitomae quodam codice, qui cum solo Laurentiano affinitate coniunctus erat, patet. Unde autem sumpta sint illa nomina propria, quae in Epitoma non leguntur, non est huius loci inquirere. Fortasse una cum aliis marginalibus ex eo exemplari, quo epitomator usus est, in Epitomae codicum margines pervenerunt.

III.

De codice Laurentiano.

§ 1.

De codicis Laurentiani forma et origine.

Codex Laurentianus gr. LX 2 (E) habet 401 chartacea folia inscripta, quae partim quiniones, partim quaterniones efficiunt. Hi singuli fasciculi numeris insigniti sunt. Versibus completa est unaquaeque pagina 25. Continet autem hic codex

in foliis 1^r—6^v indicem eorum hominum, qui in Athenaei opere nominantur,

in foliis 7^r—399^v Dipnosophistarum Epitomam, quae '*Βίβλος ἡ καλουμένη Δειπνοσοφιστής*' inscripta est,

in foliis 400^r—401^r brevem de Nili incremento disputationem '*Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως*' inscriptam.

Praeter permulta Graeca marginalia pauca habet Latina ab ipsius librarii manu annotata. Perpaucis locis manum correctricem passus est. Atque hae correctiones, cum in codicem R receptae non sint, additae esse videntur, posteaquam Questenbergius codicem Erbacensem e Laurentiano descripsit.

Ab eadem autem manu qua codex Erbacensis Laurentianus, ut iam supra dixi, exaratus est[1]. Ex quo eum quinto decimo saeculo exeunte a Questenbergio Romae scriptum esse intelligitur. Eius autem libri, e quo Laurentianus manavit codex, commemoratio videtur esse in Indice Bibliothecae Vaticanae sub Sixto IV anno 1495 confecto[2]. In hoc enim catalogo codex aliquis descriptus est, qui praeter alios Athenaei Dipnosophistarum libros contineret. De quo codice haec in catalogo leguntur: „Aristotelis Phiseomonia (sic) de rebus inauditis, et Heliani Historiae variae, libri XIIII. De Republica ex libris Heraclidis nonnulla. Plutarchi Vitae decem oratorum. Et convivia Athenaei; in eodem volumine. Ex papiro in nigro.“ Quae autem postea habuerit fata codex Laurentianus, nescimus. Bibliothecae Laurentianae insertus videtur esse iam ante annum 1571, quo anno qui in bibliotheca erant libri manuscripti dispertiti sunt per 88 pluteos, quorum in sexagesimo hic codex Laurentianus depositus est[3].

---

[1] Cf. p. 8.

[2] Editus est hic catalogus ab E. Müntz et P. Fabre, La bibliothèque du Vatican au XV^e siècle d'après des documents inédits (Paris 1887) p. 232.

[3] Cf. F. Blume, Iter Italicum Vol. II (Halae Saxonum 1827) p. 48.

§ 2.

Quanti aestimandus sit codex Laurentianus in recensendo Athenaei opere.

Iam quantam ad Athenaei opus recensendum utilitatem habeat codex ille Laurentianus, exponendum est. Quem neglegere editoribus Athenaei vel idcirco non licet, quod omnes Epitomae codices, ut supra dixi, originem ducunt a codice aliquo nunc deperdito, qui graviter discrepabat a Marciano, quo solo plenioris Athenaei memoria hodie continetur [1]. Permultos vero locos in hoc Marciano libro corruptos illi Epitomae codices integros tradunt, quod is codex, e quo derivati sunt, multo fidelius Athenaei verba tenuerat. — Magnam igitur in recensendo Athenaeo auctoritatem illis Epitomae codicibus attribuendam esse iam ante Kaibelium Dipnosophistarum editores intellexerant. Quorum sententiam G. Kaibel, qui ad id tempus Epitomae codices viles habuerat (Ind. lect. Rostoch. 1883), exemplis satis luculentis comprobavit (Ind. lect. Rostoch. 1883/84). Atque hodie editionis Kaibelianae unaquaeque fere pagina in apparatu critico lectiones praebet ex Epitomae codicibus exscriptas, e quibus, quam sincera et incorrupta his codicibus Athenaei memoria conservata sit, apparet atque eminet.

Quo autem loco inter eos, qui exstant, Epitomae codices habendus sit Laurentianus, magna quaestio est et subdifficilis. Quam ut solvamus, primum nobis propositum est accuratius inquirere, qua ratione codices Laurentianus et Parisinus, quos a Kaibel partim tantummodo collatos ipsa totos legi, inter se cohaereant. Ad comparandos autem hos codices adhibebo eos Dipnosophistarum locos, quos Eustathius in Commentariis Homericis laudavit.

De codicum Laurentiani et Parisini cognatione Kaibel ita iudicavit, ut codices E et C, quippe qui, si codicis E lacunas exciperes, inter se simillimi essent, aut ex uno eodemque aut — id quod verisimilius putabat — e duobus codicibus arta propinquitate coniunctis descriptos esse statueret [2].

Qui gradum cognationis inter hos codices intercedentis investigare vult, quaestionem ducere potest ab indice illo codici Laurentiano praefixo. Qui cum nonnulla nomina contineat, quae in Laurentiani contextu nusquam omnino obveniunt, sine dubio non e Laurentiano ipso excerptus compositusque est. Sed idem index corruptelas quasdam habet, quae etiam in Laurentiani contextu inveniuntur. Haec igitur menda non ab ipso Laurentiani scriptore commissa, sed ab eo ex exemplari transscripta sunt. Parisinus autem codex plurimis illarum corruptelarum caret. E quo intellegitur Parisinum non ex eodem descriptum esse codice ac Laurentianum.

[1] Cf. p. 3. [2] Praef. p. XVI.

Iam altera occurrit quaestio, quatenus codices E et C cohaereant cum deperdito illo Epitomae codice, qui carptim saltem cognosci et restitui potest ex iis locis, quos Eustathius in libros suos transtulit. Qua de re Kaibel in editionis praefatione nihil scripsit, quamquam in operis contextum, praecipue in primo et altero libro, haud raro lectiones Eustathianas recepit, cum praeferendae sint iis, quas codicum E et C consensus praebet.

Ex his probabilioribus lectionibus de Eustathii Commentariis depromptis complures ab Eustathio coniectura repertae esse possunt. Aliae autem non paucae ad verba tam insolentia pertinent, ut ab Eustathio ipso vix coniectae sint. Accedit, ut archiepiscopus nonnullis eorum locorum, quibus contra Epitomae codices rariora verba praebet integra, cum Marciano codice consentiat:

XI p. 502 f A Eust p. 1632. 13: *ψυκτηρίδιον* E C: *ψυκτήριον* — X p. 435 a A Eust p. 1680. 46: *Καλλιξεῖναν* E C: *καλλιξῆναν* — III p. 110 b A Eust p. 975. 52: *σταιτίτην* E C: *στατίτην* — VI p. 256 d A Eust p. 1669. 33: *ἀρεσκευόμεναι* E C: *ἀρεσκόμεναι* — XV p. 679 d A Eust p. 1679. 14: *ἔκλευκος* E C: *εὔλευκος* — VII p. 315 b A Eust p. 1720. 49: *ὀρφὸν* E C: *ὀρφὼν* — XI p. 474 f A: *τὸ μὲν κατωτάτω* Eust p. 1423. 13: *τὸ μὲν κατωτέρω* E C: *τὸ μὲν κατώτερον.*

Praeterea nonnullas lacunas, quibus praeter Laurentianum Parisinus quoque codex depravatus est, Eustathius in suo Epitomae exemplari nondum invenit, velut

XII p 556 e E C: *ὁ δ'ἀγαμέμνων ὡς πολυγύναιος ὑπὸ θερσίτου λοιδορεῖται, ἀλλ' οὐκ εἰκός, φησιν ἀριστοτέλης, εἰς χρῆσιν εἶναι τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν, ἀλλ' εἰς γέρας.* A post *λοιδορεῖται* habet: *πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι ἀχαιοὶ πρωτίστῳ δίδομεν* (B 226—228). Eust p. 1361. 24: ... *ᾧ κατὰ τὸν Θερσίτου λόγον ὡς πολυγυναίῳ πολλαὶ γυναῖκες εἰσὶν ἐν κλισίῃ ἐξαίρετοι, εἰ καὶ μὴ πρὸς χρῆσιν, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης ἔφη, ἀλλ', ὡς εἰκὸς, εἰς γέρας* ...

Verba igitur *πολλαί-ἐξαίρετοι*, quae apud Eustathium leguntur, Epitomae codices non praebent. Quae quidem verba ipse Eustathius ex Iliade supplere potuit. Sed archiepiscopum pleniorem illum quem praebet contextum in suo Epitomae codice legisse probabilius est his duabus de causis: 1) Homericis versibus plane omissis Aristotelis verba haud bene excipiunt ea, quae antecedunt. 2) Epitomator nunquam, si unius auctoris testimonium ab Athenaeo allatum legit, totum id praeterit, sed ex eo, quae gravissima sunt verba, in Epitomae contextum recipit. Eustathius igitur post *λοιδορεῖται* videtur legisse: *πολλαί τοι γυναῖκες εἰσὶν ἐν κλισίῃ ἐξαίρετοι.*

IX p. 401 e A E C: *προφέρεσθαι δὲ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς σὺν τῷ σ σῦς ἐτυμώτερον* (*ὅτι ἐτυμώτερον τὸ σῦς μετὰ τοῦ σ* Epit.) ... *τέτριπται δὲ καὶ τὸ λέγειν χωρὶς τοῦ κατ' ἀρχὰς σ* (*χωρὶς-σ* om. E C) *ὗς.* Eust p. 1872. 8: *ἐτυμώτερον δὲ ... τὸ σῦς ἐν τρισὶ γράμμασιν ... τέτριπται δὲ καὶ τὸ λέγειν ὗς δίχα τοῦ πρώτου σίγμα.*

Verba *δίχα τοῦ πρώτου σίγμα* Eustathium non ipsum adiecisse sed in suo Epitomae codice legisse his argumentis comprobari potest: 1) Epitomator, etsi Athenaei libros saepe eo in angustum coegit, quod, si qua res dupliciter expressa erat, ea quae ad intellegendum haud utique necessaria erant verba praetermisit, tamen, si uno eodemque nomine duobus variis modis scripto ad utrumque aut ad alterum vocabulum ultra legit annotatum, qua in re haec

varietas consisteret, hanc annotationem non omittebat, sed una cum ipso vocabulo recipiebat[3]. 2) Huc accedit, quod facillime scriptoris alicuius oculi a verbo *λέγειν* ad *ὃς* aberrare potuerunt, librarius autem errorem non animadvertit, quod verbis *δίχα-σ* exstinctis sensus non fuit interruptus.

XIII p. 583 c E C: *πύθωνος αὐτὴν ἀπολιπόντος* A: *πύθωνός τινος αὐτήν ποτ' ἀπολιπόντος* Eust p. 1818. 18: *Πύθωνός τινος αὐτὴν μὲν ἀπολιπόντος.* Hunc quoque locum Eustathius, nisi legisset pronomen *τινός*, vix ipse supplevisset. Nam etiam aliis locis ex Athenaei Dipnosophistis in Commentarios recepit nomina obscuriora non addito pronomine indefinito. Pronomen igitur *τινός* post Eustathii aetatem librarius nescio quis omisit syllabarum, quibus terminabantur duo illa vicina verba, similitudine deceptus.

II p. 39 de E C: *πῇ ἔβαν εὐχωλαὶ ἃς ἐν λήμνω ἠγοράασθε* (Θ 229/30) Eust p. 1198. 11: *πῇ ἔβαν εὐχωλαί, ἃς ἐν Λήμνῳ κ ε ν ε α υ χ έ α ς ἠγοράασθε . . .* Vocabulum *κενεαυχέας* non ab Eustathio ipso adiectum esse sed iam in eius Epitomae codice exstitisse facile perspicies haec reputans: Homeri codices non accusativum praebent sed nominativum *κενεαυχέες*, quem ipse quoque Eustathius in sua ad illum versum annotatione scripsit. Hunc autem nominativum certe etiam loco proxime allato posuisset, si ipse addidisset illud vocabulum. Nam etsi complures versus Homericos contra Epitomae libros itidem tradidit atque Homeri carminum ipsorum codices, nusquam tamen suo ipsius iudicio confisus Homeri versus ab Athenaeo laudatos commutavit vel correxit. Itaque hoc quoque loco eum *κενεαυχέας* in illo Epitomae exemplari, quo usus est, legisse verisimillimum est, praesertim cum agatur de heroibus, qui insolentius se efferunt[4].


Omnibus igitur his locis Eustathius in suo Epitomae codice verba Athenaei nondum corrupta legit. Quae in eo libro manuscripto (y), e quo E et C derivati sunt, iam mendose inquinata erant. Unde apparet illum codicem, quo Eustathius usus est, non e libro y ductum

---

[3] Ut haec Epitomatoris ratio abbreviandi nonnullis exemplis illustretur, cf. IX p. 369 b, p. 374 d, p. 391 c, ubi de verbis dupliciter scriptis agitur. His omnibus locis Epitomator praeter ipsa vocabula annotationes, quibus, quo modo illa verba scripta sint exponitur, servavit.

[4] 892. 38 apud Eustathium haec legimus: *ὅτι δὲ τέλος καὶ ὁ φόρος, δηλοῖ σὺν ἄλλοις καὶ Ἀθήναιος, παρ' ᾧ καί τις τόπος ἀτελὴς εἶναι ἱστορεῖται.* In Athenaei opere, quoad ad nos pervenit, nihil inveni dictum de tributo aliquo *τέλος* nominato. Sed talem locum Eustathii aetate in duobus prioribus Athenaei libris fuisse ac postea omissum esse suspicari licet. Eo autem, quem commemoravi, loco Eustathius praeter tributum alias res attulit, quibus nomen *τέλος* est et eas quidem ex Ath II p. 40. Ibidem igitur Eustathium ea, quae de tributo dicit, legisse arbitror. Ac scripta fuerunt fortasse II p. 40 f post Alexidis poetae versus. — Athenaeo Eustathium falso auctore usum esse vix est credibile, etsi hic illic archiepiscopus in huiusmodi errorem incidit. Nam quomodo factum sit, ut falso p. 810. 38 diceret se illam de Stratonico citharista fabellam, quam e Strabonis opere (XIV 2 p. 651) sumpsit, apud Athenaeum legisse, facile intellegitur. In Dipnosophistarum enim octavo libro tot de Stratonico narratiunculae traduntur, ut Eustathius illam quoque fabellam, quam nescio an ex memoria narraverit, apud Athenaeum legisse sibi videri posset. Eae autem, quae p. 892. 38 sqq. de tributo leguntur, tam singularia et minuta sunt, ut vix e memoria ab Eustathio exposita ac per errorem Athenaeo attributa sint, sed cum ipsius auctoris nomine excerpta.

esse, sed ex alio Epitomae codice, e quo praeterea ille ipse codex y aut eius archetypus manavit.



Hoc modo cum Eustathii exemplar et Laurentianus Parisinusque codex inter se cognati sint, haec statuere possumus:

1. Eae scripturae, de quibus Eustathius cum altero Epitomae codice contra alterum consentit, iam in codice x fuerunt.

2. Ubicumque Eustathius ab utroque illorum codicum dissentit, aut Eustathius aut Epitomae codices libri x scripturas retinuerunt.

Epitomae codicum cognatione investigata quaerendum est, quantam fidem unicuique horum testium in Athenaei opere recensendo attribuere liceat. Ambos hos codices inter se simillimos mendose scriptos esse, quod librarii, homines neglegentissimi, multa corrupissent ac turbavissent, Kaibel iudicavit[5].

Ac Laurentianum et Parisinum codicem utrumque exaratum esse a scriptore admodum neglegenti recte Kaibel conclusit. In utroque enim codice permulti loci leviter corrupti inveniuntur. Horum levium mendorum plurima, quibus raro libri careant manuscripti, praetermitto. Nonnulli autem errores aut Laurentiani aut Parisini codicis scriptori peculiares ea de causa afferendi mihi sunt, quod, si quomodo uterque librariorum peccare soleat cognoveris, hic illic uter sinceram retinuerit scripturam discernere poteris.

In Laurentiano codice praeter ea, quae in Erbacensi quoque persaepe occurrunt, crebra sunt haec menda[6]: 1. Pro particula *δὲ* scribitur *καὶ* (non *δὲ* pro *καὶ*). 2. Pro syllabis *-σϑε* et *-σϑη*, quibus verba terminantur, scribitur *-σϑαι*, velut *ἠχμαλωτίσϑη*] *ἠχμαλωτίσϑαι*. 3. Augmentum neglegitur, velut *διηποροῦντο*] *διαποροῦντο*. 4. Syllabarum aut litterarum ordo permutatur, velut *εἰαρινοῖσιν*] *ἀρινεῖσιν* — *τήλινον*] *λήτινον*.

In Parisino autem codice frequentia sunt haec menda: 1. Compendiis inter se permutatis in locum perfecti temporis plusquamperfectum substituitur: *ἐστεφάνωνται*] *ἐστεφάνωντο*. 2. Pro iis litteris, qui sonu *ι* enuntiantur, ipsa littera *ι* ponitur. 3. Pro *δ'* scribitur *δι*: *δ' ἐκ*] *δι' ἐκ*. 4. Compendiis falso solutis in exitu verborum syllabae omissae sunt: *κιρνᾶσι*] *κιρνᾶ* — *ἐπαιδοποίησε*] *ἐπαιδοποίη*.

Huiusmodi corruptelae in Laurentiano codice exarato a Questenbergio, qui ut diligentissime conscriberet Erbacensem studiose operam dedit, mirum in modum multo saepius obveniunt quam in Parisino libro.

Haec autem levioris generis menda, quae inter Epitomae codices maxime Laurentianum obsident, in Eustathii Commentariis nondum

[5] Praef. p. XV. [6] Cf. supra p. 13.

inveniuntur. Quorum cum plurima eiusmodi sint, ut veram scripturam a falsa discernere haud difficile sit, iis locis, qui in altero Epitomae codice leviter depravati sunt, Eustathii excerpta vix usui sunt, praesertim cum duobus prioribus libris exceptis praeter Epitomae codices Marcianus liber interrogari possit.

His perpaucis tantummodo locis ex alterius Epitomae codicis et Eustathii consensu sincera restituenda est scriptura:

II p. 46 e C: τὰ γοῦν ὑποτίτθια γάλακτι διακεῖται E: . . . διοικεῖται Eust p. 916. 45: ... διοικούμενα.

Διαρκεῖται scriptum fuisse coniecit U. de Wilamowitz-Moellendorff apud G. Kaibel in Parisini codicis scriptura veri vestigium esse ratus. At Eustathii testimonio allato Laurentianum potius primitivam praebere scripturam apparet. Ac re vera διοικεῖν „alere et sustentare", ut G. F. Schoemann ad Isaeum p. 359 et ad Plut. Agim et Cleomenem p. 265 scienter observavit, apud veteres scriptores saepius invenitur (cf. Galenus de placitis Hippocratis et Platonis p. 511. 5 M., Strabo XIV p. 659, Plut. v. Cleom. p. 820), verbi autem διαρκέω passivae vel mediae constructionis exemplum novi nullum. Itaque quod praeter Laurentianum codicem Eustathius habet διοικεῖται recipiendum esse mihi videtur.

I p. 19 d E: ματρέας ὁ πλάνος ὁ ἀλεξανδρεύς, ὃς ἔλεγε καὶ θηρίον τρέφειν ὃ αὐτὸ ἑαυτὸ κατεσθίει C: ... καὶ θηρίον τι Eust. p. 1382. 41: . . . θηρίον τι.

Hoc loco e Parisini libri Eustathiique consensu sequitur, ut pronomen indefinitum τι in codice y scriptum fuerit, in Laurentiano autem omissum. Itaque τι recipiendum est, quod huic loco accomodatum est, quoniam planus consulto animal, quod nutrit, nominatim non appellat.

II p. 71 b C: ποταμίων E Eust p. 1822. 26: ποταμός.

Hic quoque Laurentiani codicis scriptura, quippe quam Eustathius quoque praebeat, vera videtur esse. Parisinum autem librum qui scripsit compendio perperam soluto inseruit ι litteram, ut in libris manuscriptis fieri solet.

Verba autem graviter corrupta neque in Parisino neque in Laurentiano codice saepius obveniunt.

Attamen non ita recte Kaibel censuit hos codices inter se tam similes esse ut praeter Marcianum codicem eorum alterum ad Athenaei opus edendum adhibere satis sit[7]. Duabus enim rationibus inter se differunt hi codices.

Nam primum inveniuntur loci, quibus Laurentiani libri scriptor, si quod verbum aut leviter corruptum legit aut non intellexit, fideliter semper depinxit. Qui autem Parisinum exaravit codicem, suo ipsius arbitrio eiusmodi verba correxit, ut turbatum sensum restitueret, velut

XI p. 485 a τὸ δ' αἷμα] E: τὸ δέμα C: τὸ δέμας — XII p. 528 a ἐν εὐπορίᾳ καὶ πλούτῳ τρυφῶντας] E: ... πλουω (mendo notato) C: πλείω — XII p. 544 c ᾑδόξει] E: οὐδόξει (mendo notato) C: ἐδόκει — IX p. 403 c δεύω] A Eust p. 1524. 8: εὕει E: εὕει C: δ' ὕει — IV p. 134 a A E: ὀσμὴν ἴδωσι C: ὀσμὴν ἴσχωσι.

Deinceps litteras aut verba superposita vel in margine annotata Laurentianus codex multo saepius quam Parisinus praebet. Etenim

[7] Praef. p. XV.

exceptis iis locis, quibus uterque codex varias retinuit scripturas, Parisinus codex septies aliquid superscriptum habet aut in margine annotatum, Laurentianus autem sexagies[8]. Etiam his igitur locis Questenbergius maxima cum fide servavit, si quid superscriptum legerat. Parisini autem codicis scriptor suo ipsius iudicio confisus alterutram tenuit neque semper veram.

Ita factum est, ut unius codicis Laurentiani testimonio aliquot locis vera constet scriptura.

1. Ac recte quidem Kaibel hunc codicem, quem ad recensendos libros I—III et XI—XV adhibuit, ceteris anteposuit his locis:

III p. 121 e A: *δικόκταν* C: *δηικόκταν* (quod substituendum erat, inseruit) E: *δηκόκταν* superscr. *ϊ* K: *δηκόκταν* coll. III p. 122 e — II p. 59 c C: *ὑγιέστερον* E: *ὑγιωστερον* superscr. *εσ* K: *ὑγιώτερον* coll. Sophr. apud Et. M. 774. 42 — II p. 55 e C: *χιδροπῶν* E: *χεδροπῶν* superscr. *ϊ* — XI p. 468 c A C: *ἐπιμένης* E: *ἐπιμένης* superscr. *γ* — XIV p. 614 e A C: *ἐγγραφόμενοι* E: *ἐγγραφόμενοι* superscr. *εκ*.

2. In libris autem IV—X, quos ipsa cum Laurentiano codice contuli, lectiones variae uno Laurentiano codice servatae his locis virorum doctorum coniecturas confirmaverunt:

V p. 221 b *κατώβλεπον* (*κατώβλεπα* Mein)] A: *κάτω βλέπον* C: *κατώβλεπτον* E: *κατώβλεπα* superscr. *ον* Eust p. 1704. 32: *κατώβλεπτα ἢ κατώβλεπτον* (*κατώβλεπτον* superscr. *α* videtur legisse). Constantinum quoque Manassem (s. XII), cui integrum Athenaei opus ad manus erat, *κατώβλεπα* legisse ex Am. II 39 (*φύσαλος, θαλασσόβιος, πυρίπνους, κατώβλεψ* = Erotici scriptores Graeci II p. 559 Hercher) apparet[9]. Mira illa bestia ab antiquis scriptoribus et *κατώβλεπον* et *κατώβλεψ* nominatur. Athenaeus *κατώβλεπον* videtur scripsisse. Nam hoc neutrius generis nomen tam rarum est, ut vix ab alio additum sit. Contra inusitatum hoc vocabulum alius scriptor littera *τ* adiecta, alius superscripta littera *α* mutare voluit. — IV p. 157 d Kaibel in textu scribit *κρεαφαγεῖν*, in apparatu autem critico deliberat formam *κρεοφαγεῖν*, quam antea Kontos (Bull. de corr. Hell. II 234) proposuerat. A C habent: *κρεαφαγεῖν*, E: *κρεαφαγεῖν* in mg. *κρεοφαγεῖν*. — V p. 207 b *μολυβδίναις* (Kaibel in annotatione critica: *μολυβδαίναις* A: corr. C)] A C: *μολυβδαίναις* E: *μολιβδίναις* superscr. *αι*. — VII p. 325 b *ἀφρῖτιν* (Schneider)] A C: *ἀφρύην* E: *ἀφρίτιν* in mg. *ἀφρύν* Eust p. 87. 35: *ἀφρῖτις*. — XII p. 553 b *Μεγαλλείῳ* (Kaibel in annotatione critica: *μεγαλλίωι* A, cf. XV p. 690 f)] C: *μεγελλίῳ* E: *μεγαλλίῳ* superscr. *ει*. — VI p. 246 b *γραίᾳ* (corr. Mein)] A: *γράαι* C: *γραὶ* (quod inserendum erat, substituit) E: *γράᾳ* superscr. *ϊ*. — IX p. 366 d *σίνηπυ*] A C: *σίνηπι* E: *σίνηπυ* superscr. *ϊ*[10].

[8] Ipsis illis septem locis incertum est, an in codice E altera scriptura in margine annotata foliis nimium decisis occiderit.

[9] Nonnullos Athenaei locos, quibus Const. Manasses in operibus suis conscribendis usus est, C. Horna (Byz. Zeitschrift 13, 1904, p. 347) collegit.

[10] Duobus ultimis quidem locis vera lectio, quam codex E habet, coniectura nata esse potest. — Etiam nonnullis aliis locis Epitomae codices veram praebent scripturam, quam praeterierunt ii viri docti, qui hos codices excusserunt, alii autem coniectura invenerunt: IV p. 142 e *ἐνόμιζε, το δ'* (*ἐνομίζετο τὸ δ'* A C: corr. Mein)] *ἐνόμιζε τὸ δ'* E C — XI p. 508 f *ἀπεσφάγη* (*ἐπεσφάγη* A E: corr. Nauck)] *ἀπεσφάγη* E C — XII p. 514 c *ἐφ' ἵππον* (*ἐφ' ἵππου* A E: corr. K)] *ἐφ' ἵππον* E C — XII 532 c *κατέλειπεν* (*κατέλιπεν* A E: corr. Cob)] *κατέλειπε* E C — XV p. 686 a *'πίκωμος* (*ἐπίκωπος* A: corr. L. Dind)] E C: *'πίκωπος*.

3. His locis earum lectionum, quas codex Laurentianus praebet, altera si non sine ulla dubitatione recipienda videtur esse at certe non plane negligenda:

X p. 455 a *τούτων δὲ ἕκαστον τῶν ποδῶν* (*ὧν δὲ ἕκαστον* Epit.), *ὡς ἂν τῇ τάξει θῇς, τὸ αὐτὸ μέτρον ἀποδώσει, οὕτως . . .*] C: *ἀποδώσεις* E: *ἀποτελέσεις* in mg. *ἀποδώσει.* — IV p. 184 b *ἐκλειπούσης ἤδη τῆς ἐγκυκλίου παιδείας*] C: *ἐκλειπούσης* E: *ἐκλιπούσης* superscr. *ει*[11].

Hae autem scripturae variantes si, qua aetate Athenaei contextui additae sint inquirere vis, proficiscendum est ab Eustathii testimoniis. Nam omnibus fere locis, quibus Eustathius ea Athenaei verba affert, quibus aut in Laurentiano et Parisino codice aut in solo Laurentiano litterae in margine additae aut superpositae in ordine sunt, aut duplicem scripturam affert aut eam, quae in integri operis codice non exstat. Huc pertinent hi loci:

III p. 106 a A: *ὀπτῶν* C: *ὀπτῆς* E: *ὀπτῶν* superscr. *ῆς* Eust p. 1220. 53: *ὀπτῆς* — V p. 208 f A: *ἀλεξάνδρειαν* EC: *ἀλεξάνδρειαν* superscr. *ιδα* Eust p. 1761. 47 *Ἀλεξανδρίδι* — V p. 221 b A: *κάτω βλέπον* C: *κατώβλεπτον* E: *κατώβλεπα* superscr. *ον* Eust p. 1704. 32: *κατώβλεπτα ἢ κατώβλεπτον* — VII p. 307 f A: *νῆστιν* EC: *νῆστις* superscr. *ϊν* Eust p. 1178. 4: *νῆστις* — VII p. 325 b AC: *ἀφρύην* E: *ἀφρίτιν* in mg. *ἀφρύν* Eust p. 87. 35: *ἀφρῖτις* — IX p. 373 a A: *κνιστὰ* EC: *κνιστὰ* superscr. *η* Eust. p. 872. 9: *κνηστὰ* — IX p. 406 a A: *ῥοδωνιὰν* EC Eust p. 975. 14: *ῥοδουντία ἢ ῥοδωνία* — X p. 413 c A: *κακῶν γε* EC: *κακῶν γὰρ* superscr. *γε* Eust p. 1299. 20: *κακὸν γὰρ* — X p. 421 c A: *ἠκονημένοι* EC: *ἠκονημένοι* superscr. *α* Eust. p. 1085. 47: *ἠκονημένα* — X p. 426 d A: *ὑδαρην* EC: *ὑδαρῆ* superscr. *ὴν* Eust p. 16 24. 48: *ὑδαρὴν ἢ ὑδαρῆ* — XI p. 467 e A: *σκοτοδεινην* EC: *σκοτοδίνην* superscr. *ει* Eust p. 1207. 12: *σκοτοδίνην* — XI p. 467 f A: *δεῖνον* E: *δεῖνον* superscr. *ϊ* Eust p. 1207. 8: *δῖνος* — XI p. 501 b A: *άλες* EC: *ἄλες* superscr. *ις* Eust. p. 1300. 3: *ἄλις* — XI p. 501 f A: *τοὺς ἐξαγωγοὺς* EC: *τὰς* superscr. *ους ἐξαγωγ*(*ὰς* sive *οὺς*) Eust p. 1261. 23: *τὰς ἐξαγωγὰς* — XIII p. 585 a A: *δύο ποταμοὶ ἐμβάλλετέ μοι* C: *δύο ποταμὼ ἐμβάλλετόν μοι* E: *δύο ποταμὼ* (superscr. *οι*) *ἐμβάλλετον* (superscr. *ε*) *μοι* — Eust p. 1349. 15: *δύο ποταμοὶ ἐμβάλλετόν μοι* — XIII p. 600 b A: *εὐνάεντος* EC: *εὐνάοντος* superscr. *ε* Eust p. 978. 26: *εὐνάοντος* — XIV p. 621 f A: *φλύακας* EC: *φλύακας* superscr. *οι* Eust p. 884. 26: *φλοίακας* — XIV p. 622 a A: *ὀπιτθοτίλαν* EC: *ὀπιτθοτίλαν* superscr. *σ* Eust p. 1818. 2:

---

[11] Addo III p. 98 c. Nam hic quoque unus Laur. codex sinceram videtur retinuisse scripturam inter versus interpositam. In Parisino autem non neglecta est varia illa scriptura, sed corrupta occurrit in ordine. Totam sententiam Kaibel ita scripsit: *τοιοῦτοι τινές . . . οἱ Οὐλπιάνειοι σοφισταί, . . . πολλῶν ὀνομάτων ποιηταὶ καὶ πολλοῖς παρασάγγαις ὑπερδραμόντες τὸν Σικελιώτην Διονύσιον . . .*] A: *πολλῶν* C: *καλῶν* E: *πολλῶν* superscr. *γρ. καινῶν.* Hoc loco ante *ὀνομάτων* adiectivum aliquod, quo illa ab Ulpiani sectatoribus inventa nomina nova atque inaudita esse significetur, desideratur. Quaecumque enim verba exempli causa allata sunt, novi aliquid et inusitati habent. Hunc autem sensum *καινῶν*, quod in uno Laurentiano codice superscriptum legitur, optime praebet (cf. exempli causa Plato Repl. III p. 405 d: *καινὰ ταῦτα καὶ ἄτοπα νοσημάτων ὀνόματα*), cum verbum *πολλῶν* inane sit. Quod verbum per errorem videtur scripsisse aliquis librarius deceptus illo *πολλοῖς*, quod insequitur. *Καλῶν* autem, quod Parisinus codex habet, librarium more suo coniecisse suspicor.

ὀπισθοτίλαν — XIV p. 642 e A: ἐπαίκλεια EC: ἐπαίκλια superscr. ει Eust p. 1141. 9: ἐπαίκλια[12].

Apparet igitur duplicium illarum scripturarum, quarum plurimas inter Epitomae codices a Kaibel adhibitos Laurentianus praebet, alteram non a docto aliquo viro, qui saeculo XV in antiquorum scriptorum studiis versabatur, probabiliter excogitatam esse, sed iam fuisse in eo libro, qui archiepiscopo Thessalonicensi ad manus erat[13].

Eustathii autem temporibus vel ei saeculo, quod antecesserat, si non omnes, at plurimas illarum scripturarum attribuere non licet. Complura enim verba, quae superscriptis aut in margine additis litteris corriguntur, tam raro apud veteres leguntur scriptores, ut undecimo et duodecimo saeculo, quibus Athenaei codices iam in grammaticorum Byzantinorum manibus erant, vix coniecturis emendata sint[14].

Nec profecto illi viro docto, qui ante Eustathii aetatem Epitomam confecit, huiusmodi vel minus rarae scripturae debentur. Qui non

---

[12] Quattuor locis Eustathius eam scripturam habet, quae in Epitomae codicibus superscripta legitur.

[13] Quin etiam in hoc Epitomae codice duplices scripturae etiam frequentlores fuerunt quam in iis, qui adhuc exstant libris. Nam his locis quae in nostris codicibus in ordine obveniunt Eustathius superscripta videtur legisse: IV p. 153 e ἄριστον] A: ἄριστον EC: ἄριστα Eust p. 916. 35: ἄριστα ἤγουν ἄριστον — XIV p. 640 a Πελωρίῳ] A: πέλωρι EC: πελώριω Eust p. 1101. 23: πελώρῳ (Eustathius falso videtur substituisse litteram ω) — XV p. 690 f μεγάλλειον] A: μεγαλεῖον EC: μεγάλλιον Eust p. 975. 4: τὸ ἢ μεγαλεῖον . . . ἢ κατὰ τοὺς ἀκριβεστέρους μεγάλλιον — I p. 31 b ἡδύοινος (fort. πολύοινος)] EC: ἡδύοινος Eust p. 1297. 19: ἡ Θράκη ἐθαυμάζετο ὡς ἡδύοινος, ἔτι δὲ καὶ πολύοινος (cf. Eust p. 1620. 49: πολύοινος γὰρ ἡ . . . Θράκη). — VI p. 267 c εὐγενεῖς] AC: εὐγενεῖς E Eust p. 1024. 37: ἐγγενεῖς. Hoc loco ut, quod in codice E haeret et iam a Cohn (RE VI 1482) probatum est, ἐγγενεῖς scribatur, res ipsa videtur postulare. Illos enim μνώτας, qui in Athenaei opere ἐγγενεῖς (εὐγενεῖς) οἰκέται dicuntur esse, ipsi antiqui scriptores eodem habuerunt loco ac Thessalorum Penestas et Laconum Hilotas (cf. Steph. Byz. s. v. Χῖος, Pollux III 83, Strabo XII 542), quos ipsos primos illorum, quibus postea servirent, terram incoluisse atque deinde domitos esse tradunt (cf. Ath VI p. 263—265 c) — II p. 53 d C: τὰ δὲ ἡρακλεωτικὰ (scil. κάρυα) καλούμενα δὲ διὸς βάλανοι τρέφει μὲν ὁμοίως τοῖς ἀμυγδάλοις E: . . . καλούμενα καὶ διὸς βάλανοι . . . Eust p. 948. 49: ἐλέγετο δέ, φασι, καὶ Διὸς βάλανος τὸ ποντικὸν κάρυον. Hoc loco Kaibel scripsit δέ. Sed e Laurentiani codicis et Eustathii consensu colligere licet codicem x καὶ praebuisse ante διός (cf. stemma p. 19). Praeterea Eustathius ante καὶ aut legit δὲ aut de suo scripsit. Ac re vera particula καὶ sola grammatice offendit. Convenit autem huic loco illud δὲ καί, quod apud Eustathium legitur. Itaque particulam δὲ, quae in Parisino libro tradita est, si non in codice x at certe in libro y supra καὶ superpositam fuisse, in codice E autem neglectam et in C falso substitutam esse verisimillimum est. Praeterea δὲ καὶ re ipsa poscitur. Illae enim, de quibus agitur, nuces non solum Διὸς βάλανοι sed etiam Ἡρακλεωτικὰ κάρυα appellabantur (cf. V. Hehn, Kulturpflanzen u. Haustiere, 8. Aufl. v. O. Schrader, Berlin 1911, p. 393 sqq., 402 sqq.).

[14] Horum rarissima sunt verba, quae sequuntur: VII p. 325 b ἀφρῖτις, III p. 121 e δηκόκτα, II p. 59 c ὑγιώτερον, V p. 208 f Ἀλεξανδρίς.

fuit tam exquisita linguae Graecae et rerum scientia praeditus, ut illum quem contrahebat contextum superscriptis litteris corrigere aut vellet aut posset. Nam eos ipsos locos, quos graviter corruptos aut difficiles ad intellegendum legebat, praetermisit ac ne operam quidem dedit, ut faciliores Athenaei operis partes, quas in Epitomam recepit, intellegeret[15]. Ex iis autem quibus haec Epitomatoris inscientia negligentiaque illustrantur exemplis haec exscribo:

X p. 432 e praeter Marcianum Epitomae codices habent: γλώσσας τελέουσι (pro τε λύουσι) εἰς αἰσχροὺς μύθους. — X p. 440 c A E C: τετταράκοντα (τεσσαράκοντα E C) δὲ ἐπιβαίνοντα ἐκ τῶν (pro ἐτῶν) ἐν τοῖς συσσιτίοις εὐωχηθέντα καλεῖν τούς τε ἄλλους θεοὺς καὶ ... III p. 90 b A habet: ὦ τηθῶν ανδρειοτάτη καὶ μητριδίων ἀκαληφῶν. ἐπεὶ τήθεα τὰ ὄστρακα. μέμικται γὰρ κωμῳδικῶς πρὸς τὴν τήθην καὶ μητέρα. Pro τήθην Epitoma τροφὸν praebet. Epitomator igitur huius loci quasi mucronem non intellexit, Eustathius autem (p. 1485. 41) iterum τήθην coniecit.

Eae igitur scripturae variantes, quas ab Epitomatore coniectas esse suspicari non licet, iam in illo plenioris operis codice videntur annotatae fuisse, e quo Dipnosophistarum Epitoma excerpta est. In hoc libro manuscripto iam fuisse duplices scripturas, quae postea in Epitomae codices pervenerunt, aliis indiciis comprobatur his locis:

V p. 221 b iam Const. Manasses, cui, ut supra diximus, plenioris operis codex ad manus erat, κατώβλεπα legit. — VI p. 239 e ἐπὰν δ'] A: ἐπεὶ δ' ἀν δ' E C: ἐπειδὰν δ'. — IV p. 141 e ματτύα] A: ματτύα superscr. η E: ματτύηα C: ματτύη superscr. α. In eo igitur plenioris operis codice (α), e quo et Marciani codicis et Epitomae archetypus manaverunt, littera sive η sive α superscripta fuit. — X p. 449 e ἄλλοτε] A: ἀλλοτει E: ἀλλοπε (mendo notato) C: ἀλλοτι. Hoc quoque loco iam in codice α litterae ε superposita fuit littera ι. Quae littera nunc falso in C substituta, in A et E inserta legitur. In Laurentiano codice praeterea τι in π corruptum est[16].

Epitomator igitur duplices illas scripturas, quas in suo integri operis exemplari legit, mirum in modum in Epitomam recepit. Omisit autem eas is, qui Marcianum conscripsit codicem vel potius eum, e quo Marcianus derivatus est. Nullis enim nisi tribus illis locis, quos supra attuli, eandem scripturam variantem affert atque Epitomae codices. Interdum autem, ut e Kaibelianae editionis annotatione critica apparet, Marcianus codex retinuit aliam scripturam variam, quae in Epitomae libris manuscriptis interiit.

Omnes illae quae aut Laurentiano Parisinoque codice aut Marciano traditae sunt scripturae variantes variis modis ac rationibus in Athenaei libros pervenisse possunt. Unam et alteram certe addidit

---

[15] Illas quoque turbas, quibus ante Epitomam confectam aliquot quarti libri folia per errorem in l. V traiecta erant, occultare conatus est ea ratione, ut complures sententias omitteret (De foliis traiectis cf. Kaibel, Praef. p. IX).

[16] Kaibel quoque duas illas scripturas variantes, quas in commentariolo de Athenaei Epitoma composito (Rostochii 1883/84) p. 4 affert, iam in Epitomae archetypo fuisse suspicatur.

librarius aliquis, ut, si quem in errorem inciderat, ipse corrigeret. Longe autem plurimas, cum permagna sit crebritas duplicium scripturarum in Epitomae codicibus, ortas esse verisimile est eo, quod ante Epitomam contractam ex altero Athenaei codice scripturae discrepantes in altero adscriptae sunt.

Eae igitur variae lectiones, quas Epitomae libri manuscripti praebent, in recensendo Athenaei opere non neglegendae sunt. Cum autem saepissime in uno codice aut superscriptae obveniant aut in ordine aliis lectionibus substitutae, praeter codicem A complures Epitomae libri manuscripti adhibendi esse mihi quidem videntur, ne qua illarum scripturarum pars praetereatur. Maxime autem interrogandus est Laurentianus codex, quippe qui multo plures quam Parisinus servaverit duplices scripturas.

Quoniam Laurentianum codicem maiore cum fide quam Parisinus libri y, e quo derivatus est uterque, scripturas servavisse expositum est, nunc quaeramus, quatenus ambo illi libri contextum praebeant codicis x nunc deperditi, e quo et codex y et Eustathii exemplar manaverunt. Ad hanc quaestionem solvendam Laurentiani Parisinique codicis contextus cum iis Dipnosophistarum locis, qui in Eustathii Commentariis inveniuntur, comparandus est. Eustathianarum enim scripturarum, etsi complures ex ipsius archiepiscopi coniecturis ortae sunt, pleraeque tamen iam in eo Epitomae codice fuerunt, qui illi praesto erat. Hoc Eustathii exemplar aliis locis meliora praebuisse, aliis deteriora quam qui adhuc exstant libri manuscripti Dindorf statuit. Cohn autem et Kaibel his Epitomae codicibus illum, quo Eustathius usus est, simillimum fuisse iudicaverunt [17].

Ac re vera persaepe codices E et C contra Marcianum consentiunt cum illo Dipnosophistarum contextu, quam praebet Eustathius, non solum in primitivis scripturis et illis, quas consulto Epitomator commutavit, sed etiam multis locis graviter vel etiam leviter corruptis [18]. His omnibus igitur vitiis iam ille codex x depravatus fuisse putandus est, e quo et Laurentiani Parisinique archetypus et Eustathii exemplar derivati sunt.

Praeterea non paucis locis Eustathius dissentit a codicum E et C contextu. Atque saepius meliorem vel omnino veram praebet scripturam [19]. Quaeritur igitur, quas harum scripturarum e meliore codice sumpserit aut assecutus sit coniecturis.

---

[17] Dindorf praef. p. VII, Cohn, R E VI 1482, Kaibel praef. p. XIV.

[18] Quantopere interdum nostri Epitomae codices consentiant cum eo libro, qui Eustathio ad manus erat, his demonstratur exemplis: IV p. 172 c *αἰτοῦσαι*] E C Eust p. 1858. 55: *αἰτεῦσαι* — IV p. 138 e *προσπεπατταλευμέναι*] E C Eust p. 759. 49: *προσεπατταλευμέναι* — XIII p. 557 f. *κεχριμέναι*] E C Eust p. 976. 57: *κεχρισμέναι*.

[19] Eum Eustathii contextum perlegi, quem praebet Romana editio. Qui

Ac primum quidem, ut, cuiusmodi coniecturas Eustathii ipsius ingenio attribuere liceat, intellegamus, investigandum nobis est, quibus de causis et qua ratione Athenaei textum commutaverit Eustathius iis locis, quibus, quin eam in qua a Laurentiano Parisinoque codice deflectit scripturam ipse coniecerit, non est dubium. Accuratius igitur perscrutandi nobis sunt nonnulli ex iis Dipnosophistarum locis, quibus Marcianus, Laurentianus, Parisinus codices adversus Eustathii scripturas consentiunt ac nonnulli ex iis, qui saepius ab Eustathio laudati modo eodem mendo atque in Athenaei codicibus corrupti sunt, modo illo mendo carent. Praeterea non neglegendi sunt ii loci, quibus Eustathium, quamquam differt et ab Epitomae codicibus et a Marciano libro inter se dissimilibus, eam lectionem, quam praebet, non in suo exemplari invenisse ex ipsius lectionis natura concluditur.

Hic illic Eustathius contextu eorum scriptorum, quos commentatus est, Homerum dico et Dionysium Perihegetam, cum Dipnosophistarum Epitoma collato meliorem scripturam invenit aut sibi invenisse visus est. Exempli causa exscripsi haec:

XI p. 495 c AEC: *πέλλα ἀγγεῖον σκυφοειδές, πυθμένα ἔχον πλατύτερον, εἰς ὃ ἤμελγον τὸ γάλα. Ὅμηρος· ὡς ὅτε μυῖαι σταθμῷ ἐνιβρομέωσιν* (*ὡς — ἐνιβρ.* om. Epit.) *εὐγλαγέας κατὰ πέλλας.* Eust p. 1531. 57: *πέλλα . . . σκυφοειδὲς ἀγγεῖον, ὃ πυθμένα ἔχει πλατύτερον εἰς ὃ ἤμελγον γάλα . . ., χρῆσις δὲ αὐτῆς καὶ ἐν τῷ περιγλαγέας κατὰ πέλλας.*

Hoc igitur loco Eustathius Homeri quidem versum (*Π* 642) ex Athenaei Epitoma sumpsit, lectioni autem *εὐγλαγέας* substituit vocabulum *περιγλαγέας,* quod praebent Homeri codices [20].

XIV p. 656 d AEC: *οὐδὲ γὰρ εὐρύς περ ἐὼν ἐξίκετο δεῦρο.* Eust p. 1821. 37: *οὐδὲ γὰρ οὐδ' εὐρύς περ' ἐὼν ἐξίκετο δεῦρο.*

Hunc quoque versum hexametrum, quippe quem omnes Athenaei codices corruptum praebeant, truncum legit Eustathius in suo Epitomae codice. Ex eo autem Homerico versu, quo usus est is, qui composuit narratiunculam hoc Athenaei loco traditam (*Ξ* 33), recte supplevit verbum *οὐδ',* quod deest in omnibus Athenaei codicibus, qui adhuc exstant [21].

---

autem curavit hanc editionem, coniecturas quidem non videtur tentavisse, quod concludo e permultis levibus vitiis non emendatis, quae corrigere vel tironum est. Eustathii lectiones certe non sciat nisi qui eos codices qui ipsius Eustathii manu scripti exstant (de his codd. cf. Martini, Mus. Rhen. 62, 1907, p. 273 sqq.), legit.

[20] Hoc igitur loco Eustathius, quamquam Homeri versus aut memoria tenebat aut saltem in conscribendo suo opere apud ipsum poetam requisivit, ex iis ea tantummodo verba affert, quae in Athenaei Epitoma legit. Huiusmodi loci inveniuntur plures.

[21] Non omnes versus Homericos, quos in Epitomae codice corruptos legit, correxit Eustathius atque interdum ne eos quidem, qui a legibus metricis graviter abhorrent. Exempli causa affero X p. 458 e, ubi Epitomae codices habent: *λυγρὸς ἐὼν μήπου τι καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ.* Hunc versum eodem modo depravatum legit Eustathius, qui ipse quoque p. 1335. 39 verbum *κακόν,* quod intercidit in Epitomae codicibus, omisit.

V p. 206 f AEC habent: *εἰς δὲ σχοινία λευκέαν* (*λευκαίαν* A) *μὲν ἐξ Ἰβηρίας, κάνναβιν δὲ καὶ πίτταν* (*κ. π.* om. Epit.) *ἐκ τοῦ Ῥοδανοῦ ποταμοῦ.* Eustathius autem scripsit p. 1453. 8, ubi hunc Athenaei locum refert, *Ἠριδανοῦ* pro *Ῥοδανοῦ*. Quapropter Athenaei verba ita commutaverit, facile cognoscitur e Dion. Periheg. v. 288/89. Quibus in versibus Dionysius flumen *Ἠριδανόν* laudat, quo Hispania a Celtorum finibus disiungatur. Hoc, quod apud Dionysium occurrit, nomine *Ἠριδανῷ* Eustathius, etsi in commentario in Dionysium composito flumen *Ἠριδανόν* in terra interisse atque inter sidera transpositum esse Arati testimonio allato monet, tamen adductus videtur esse, ut in Athenaei quoque opere fabulosi huius fluminis *Ἠριδανοῦ* mentionem exstitisse putaret, cuius nomen in illud simillimum *Ῥοδανόν* per errorem commutatum esse coniceret, praesertim cum eodem loco, quo Athenaeus de hoc flumine agit, Hispaniam quoque commemoratam inveniret[22].

Longe autem plurimos locos, quos Eustathius corruptos legit aut corruptos esse putavit, ipse sententiarum continuatione recte restituta correxit. Atque etiam emendando saepe veram repperit scripturam, velut:

X p. 468 e AEC: *δακτυλωτὸν δ' οἷον* (*δὲ* E) *κύκλῳ τὴν φιάλην κοιλότητα ἔχουσαν ἔνδοθεν οἷον δακτύλων* ... Eust p. 1300. 6: *κοιλότητας* pro *κοιλότητα*. — VII p. 323 d AEC: *αὕτη* (scil. *ἡ μύτις*) *δὲ κεῖται παρ' αὐτὸ τὸ στόμα* (*παρὰ τὸ αὐτὸ στόμα* EC) *κύστεως τρόπον ἐπέχουσα* Eust p. 950. 4: *αὕτη δέ, φησιν, κεῖται παρὰ τὸ στόμα αὐτὸ, κύστεως τόπον ἐπέχουσα.* — VII p. 324 e AEC: *γίνεται γάρ τινα σκωλήκια αὐτῇ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ* Eust p. 1934. 27: ... *κατὰ τὴν ὑστέραν.* — I p. 24 c EC Eust p. 824. 36: *κόπον μὲν θαλάττῃ λούοντες* Eust p. 1481. 58 ... *λύοντες*[23]. — XII p. 521 e A: *ἔδοξαν* . . . *τὴν αὐτὴν ἰδεῖν*

[22] His quoque locis Eustathius audacter ea, quae in Dipnosophistarum codice legit, nomina propria commutavit: VIII p. 360 b AEC: *χελιδονίζειν δὲ καλεῖται παρὰ ῥοδίοις* ... Eust p. 1914. 43: *χελιδονίζειν παρὰ Ῥωμαίοις ἦν* ... — X p. 412 f AEC: *τίτορμός τε* (*δὲ* EC) *ὁ αἰτωλὸς* ... Eust p. 1523. 10: *Τίτορμος δέ φασιν ὁ Ἰταλὸς* . . .

[23] Eiusmodi ex Athenaeo loci, qui in Eustathii Commentariis alias eodem mendo atque in Epitomae codicibus inquinati sunt, alias carent hoc mendo, non rari sunt. — Inter hos autem locos non est numerandus VIII p. 362 e, ubi Kaibel in annotatione critica ex Eust. p. 1702. 6 corruptelam *εἰσαγωγαί* et ex Eust. p. 1119. 12 veram affert scripturam *συναγωγαί*. Eustathium enim p. 1119. 11, quamquam hoc loco de eadem re agit atque Athenaeus VIII p. 362 e, non Athenaei Dipnosophistas sed alterius auctoris opus excerpsisse apparet ex ipsis his duobus locis inter se compositis. Nam Ath. VIII p. 362 e legitur: *τὰς θυσίας καὶ τὰς λαμπροτέρας* (*λαμπρὰς* Epit.) *παρασκευὰς ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ εἰλαπίνας καὶ τοὺς τούτων μετέχοντας εἰλαπιναστάς* (*καὶ — εἰλ.* om. Epit.). *ἔρανοι δέ εἰσιν αἱ ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰσαγωγαὶ ἀπὸ τοῦ συνερᾶν καὶ συμφέρειν ἕκαστον. καλεῖται δὲ ὁ αὐτὸς καὶ* (*αὐτ. κ.* om. Epit.) *ἔρανος καὶ θίασος καὶ οἱ συνιόντες ἐρανισταὶ καὶ θιασῶται* (*συνθιασῶται* AEC: corr. Wil). *καλεῖται δὲ καὶ ὁ τῷ Διονύσῳ παρεπόμενος ὄχλος θίασος ὡς Εὐριπίδης φησίν· ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν.* Eustathius autem p. 1119. 11 habet haec: *φέρεται δὲ περὶ εἰλαπιναστοῦ παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ταῦτα· εἰλαπίνη θυσία καὶ παρασκευὴ λαμπροτέρα τις· καὶ εἰλαπινασταὶ οἱ ταύτης μετέχοντες. ἔρανος δέ ἐστιν ἡ ἀπὸ συμβολῶν συναγωγή· ἐκαλεῖτο δὲ αὐτὸς* (scr. *ὁ αὐτὸς*) *καὶ θίασος καὶ οἱ συνιόντες ἐρανισταὶ καὶ θιασῖται ἢ θιασῶται. οἱ δὲ ποιηταὶ πολλάκις καὶ τὸν τῷ Διονύσῳ ἑπόμενον ὄχλον θίασον ἐκάλουν.*

ὄψιν . . . τὴν γὰρ Ἥραν ἰδόντες . . . EC: ἔδοξαν . . . ἰδεῖν τὴν Ἥραν Eust p. 1266. 54: ἔδοξαν . . . κατ' ὄναρ ἰδεῖν τὴν Ἥραν. Hoc loco Iunonem a civibus in somniis videri recte interpretans Eustathius ipse verba κατ' ὄναρ addidit[24].

His qui sequuntur locis merito quidem offendit Eustathius in eo Epitomae contextu, quem in suo codice legit, sed dubium est, num

---

His Eustathii et Athenaei locis inter se comparatis primum animadvertas originationem vocabuli ἔρανος, quod ductum esse a verbo συνερᾶν Athenaeus docet, apud Eustathium non esse commemoratam. Eustathius autem, cum in vocabulis tractandis potissimum unde ducta sint exponere soleat ac persaepe ipse addat etyma, nisi apud auctorem invenit, sine dubio hoc loco originem illius verbi explicuisset, si quam huius vocis enotationem auctor praebuisset. Accedit, quod in hoc capite admodum brevi bis Eustathius contextum integriorem habet quam Epitomae codices, cum alioquin eius excerpta minus integra sint. Postremo autem, id quod gravissimum est, totus Eustathii locus longe alio genere sermonis conscriptus est atque illud Athenaei caput. Nam primum vocabula εἰλαπίνη et ἔρανος, quae explicanda sunt, apud Eustathium initio sententiae atque singulari numero leguntur; deinde bis verbum ἐστίν omissum est, additum autem est semel pronomen indefinitum τις. His quas attuli tribus argumentis apertissime ostenditur Eustathium p. 1119. 11 non Athenaei opere usum esse sed cuiusdam lexicographi, quem Pausaniam illum fuisse saepissime ab Eustathio adhibitum opinari licet. Pausaniam autem eo loco, quem Eustathius p. 1119. 11 videtur exscripsisse, eodem auctore usum esse verisimile est quo Athenaeus VIII p. 362 e. Huius igitur auctoris verba quo modo commutaverit Athenaeus, Eustathio adhibito investigari potest. Difficilior autem ad solvendum est haec altera quaestio, illosne Euripidis versus, qui desunt in Eustathii Commentariis, Athenaeus ipse inseruerit. — Similiter res se habet Ath. XI p. 473 | Eust p. 976. 13. Nam XI p. 473 c Athenaeus ex Anticlidis opere, quod Ἐξηγητικός inscriptum erat, praeter alia haec affert: ἡ δ' ἀμβροσία ὕδωρ ἀκραιφνές, ἔλαιον, παγκαρπία. De eadem re mira apud Eustathium p. 976. 3 haec leguntur: ἀμβροσία γένος τι συνθέσεως ἐξ ὕδατος ἀκραιφνοῦς καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου <καὶ> παγκαρπίας. Hoc quoque loco, quo cum Athenaeo plane fere consentit, Eustathius contextum quem praebet meliorem non ex Athenaeo sumpsit sed ex alio auctore, quem hoc loco nomine appellat: Pausaniam dico grammaticum. Pausanias autem atque Eustathius ea, quae de ambrosia efferunt, ex uno eodemque auctore videntur excerpsisse, praesertim cum alii de ambrosia eadem aut similia non praebeant (cf. Wernicke RE I 2, 1811). Qua de causa verbum μέλι apud Athenaeum quoque inter ἀκραιφνές et ἔλαιον insertum fuisse, postea autem litteris uncialibus permutatis (ΜΕΛΙΕΛΑΙΟΝ) excidisse suspicor. Vox μέλι ab Athenaeo ipso per errorem propter litterarum similitudinem omissa esse mihi quidem non videtur.

[24] Non omnibus locis diiudicari potest, utrum Eustathius ea verba, quae ultra nostrorum Epitomae codicum consensum praebet, repetiverit an sua sponte ascripserit, velut III p. 83 c A: κομίσαι . . . τὰ χρυσέα διὰ τὴν ἰδέαν λεγόμενα μῆλα. τὰ δὲ τῶν Ἑσπερίδων λεγόμενα μῆλα ὅτι . . . EC om. τὰ — μῆλα Eust p. 1572. 43: ἐκόμισεν . . . τὰ διὰ τὴν ἰδέαν χρυσέα λεγόμενα μῆλα τὰ τῶν Ἑσπερίδων. Fabella illa de Heracle afferente aurea Hesperidum mala tam nota erat, ut verba τὰ τῶν Ἑσπερίδων Eustathio quasi se ipsa offerrent. — XII p. 529 a AEC: στολὴν ἔχοντα καὶ (om. EC) κατεξυρημένον τὸν πώγωνα. Eustathius p. 1489. 46 habet καί. Hoc quidem loco nullius est momenti, utrum Eustathius legerit καί an ipse addiderit. Utut res se habet, in Epitomae contextu illud καί scribendum est.

ipse sinceram invenerit scripturam. Dignae profecto sunt eius scripturae, quae examinentur:

XII p. 548 a A E C: *καὶ τὸ θεῖον τιμῶντες καὶ φυσικῶς ἀλλήλοις συμπεριφερόμενοι.* Eustathius p. 1398. 8 pro *φυσικῶς* scripsit *φιλικῶς*; Bergk coniecit *μουσικῶς*. Sed Eustathii quoque opinatio deliberatione digna est, praesertim cum vocabulum *φιλικῶς* non minus facile quam *μουσικῶς* per errorem in *φυσικῶς* commutari potuerit.

VI p. 250 f A E C: *τἄλλα μὲν ἔφασκον πάντα εἶναι κοινὰ τῶν Ἑλλήνων, τὴν δ' ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπους φέρουσαν ὁδὸν Ἀθηναίους εἰδέναι μόνους.* Eust p. 1687. 50: ... *τὴν ἐπ' οὐρανὸν ἀναφέρουσαν ὁδόν.* Hoc loco recte Eustathius videtur coniecisse corruptum esse illud *ἀνθρώπους*. Quod vocabulum hoc loco inane et supervacaneum est. Sed dubium est, num re vera sinceram invenerit scripturam. Mihi quidem videtur *ἄνω φέρουσαν* praeferendum esse. Nam *ἡ ὁδὸς φέρει* pro „via ducit" saepissime occurrit, raro autem *ἀναφέρει ἡ ὁδός*. Huc accedit, quod *ΑΝΟΥC* per errorem pro *ΑΝΩ* scriptum esse verisimilius est quam pro *ΑΝΑ*.

Denique multos locos corruptos frustra emendare conatus est. Huc pertinent cum alii tum hi loci:

XII p. 566 a A E C: ... *ζημιῶσαι τοὺς ἐφόρους αὐτόν* (scil. *Ἀρχίδαμον*), *ἐπιλέγοντας ὅτι βασιλίσκους ἀντὶ βασιλέων ταῖς σπάρταις γεννᾶται.* Eustathius iure offendit in plurali numero *ταῖς Σπάρταις*, quam ob rem p. 1375. 8 *τῇ Σπάρτῃ* scripsit. Sed hac mutatione primitivam scripturam non restituit, quam Meineke repperit coniciendo *τᾷ Σπάρτᾳ*, qua e scriptura, quo modo illud *ταῖς Σπάρταις* perperam exortum sit, facile intellegitur.

XIV p. 613 d A E C: *οὗτος* (scil. *ὁ πίθηκος*) *μὲν φύσει γελοῖός ἐστιν, ὁ δ' ἄνθρωπος ἐπιτηδεύει.* Pro activa verbi *ἐπιτηδεύειν* constructione, quae inepta est, Eustathius p. 1836. 63 passivam posuit nec vero recte. Quid enim re vera scribendum esset, iam cognovit Musurus, qui una littera *σ* inserta pro *ἐπιτηδεύει* scripsit *ἐπιτηδεύσει*.

XIII p. 590 e E C habent: *μηδὲ βλεπομένους τὸν κατήγορον ἢ τὴν κατηγορουμένην κρίνεσθαι.* Eustathius autem, qui plurali numero *βλεπομένους*, quem ipse quoque legit, non convenire particulam *ἢ* animadvertit, p. 1259. 4 scripsit: *βλεπομένους τὸν κατήγορον καὶ τὴν κατηγορουμένην.* Iterum igitur mendum quidem ipsum ad grammaticam pertinens correxit, sed non totam sententiam. Quae restitui potest e codice Marciano A, qui haec habet: ... *μηδὲ βλεπόμενον τὸν κατηγορούμενον ἢ τὴν κατηγορουμένην κρίνεσθαι.*

VII p. 323 d in Epitomae codicibus legitur *παρὰ τὸ αὐτὸ στόμα.* Hunc quoque locum Eustathius p. 950. 4 coniectura emendare studuit; scripsit enim *παρὰ τὸ στόμα αὐτό.* Primitiva autem scriptura, quae adhuc exstat in integri operis codice, est haec: *παρ' αὐτὸ τὸ στόμα*[25].

Quae adhuc attuli exempla, quamquam multis aliis augeri possunt, sufficiunt, ut de iis locis, quibus Eustathius ab Epitomae codicibus dissentientem contextum praebet, haec statuamus: Eas scripturas, quae e meliore codice profectae esse videntur, re vera

---

[25] Exempli causa nonnullos locos addo, quibus Eustathius ea verba, quae mendo invenit inquinata, omisit: VI p. 265 d A E C: *τῶν χίων οἱ δοῦλοι ... εἰς τὰ ὄρη ὁρμώμενοι τὰς ἀγροικίας ἑαυτῶν κακοποιοῦσι* (*αὐτῶν* pro *ἑαυτῶν* Cas) Eust p. 1409. 52: om. *ἑαυτῶν*. — IV p. 143 c A E C: *κεῖνται δύο τράπεζαι ξενικαὶ καλούμεναι, αἷς προκαθίζουσι τῶν ξένων οἱ παρόντες* (*αἷς προσκαθίζουσι* Mein) Eust p. 1860. 45: ... *ἐν αἷς ἐκάθιζον* (*προ* om.).

non omnes Eustathius ex eo Epitomae codice deprompsit, qui ei praesto erat. Immo multas ipse coniecturis restituit archiepiscopus Thessalonicensis, qui eos locos, quos ex illo Dipnosophistarum codice excerpserat, correxit atque emendavit, priusquam in Commentarios transscripsit [26]. Nam si quae subtiliora atque exquisitiora quam quae in Dipnosophistarum codice legebat scire sibi videbatur, adiciebat aut substituebat, vitia vero tollere studebat et ea, quae difficilia erant ad intellegendum, sic proponere, ut facilius intellegerentur. Ita factum est, ut modo Epitomae contextum egregie emendaret, modo scripturas sollertiores quidem, sed non veras insereret.

Ex his de Eustathii sentiendi et scribendi ratione observationibus haec concludi possunt: 1. Etiam eiusmodi loci, quos Eustathius una cum Marciano codice contra Laurentiani Parisinique codicum consensum meliores aut non lacunosos praebet, ab eo ipso possunt restituti esse coniectura aut uno vel pluribus verbis additis. Verba sine dubio ab ipso Eustathio adiuncta in recensenda Epitoma reicienda sunt [27]. Quas Eustathius iis locis, quibus Epitomae codicum contextum non cum Marciano codice conferre possumus — duos priores dico libros et eos in ceteris locos, quos nimium commutavit Epitomator — meliores scripturas praebet quam codices E et C, harum plurimas eum in suo Epitomae exemplari non legisse constat. Quae cum ita sint, plurimae meliorum scripturarum, quas in Eustathii Commentariis legimus, eodem loco habendae sunt atque eae lectiones, quae docti alicuius viri coniecturis debentur.

Eustathius ergo, cum de multis scripturis contra Marcianum codicem cum Epitomae libris E et C consentiat, variarum autem lectionum, quibus ab illis Epitomae codicibus differt, plerasque ipse coniciendo repperisse videatur, breviarii aliquo libro usus est manuscripto, qui iis, qui adhuc exstant, codicibus E ex C simillimus fuit. Unde apparet hos libros illius codicis, e quo et ipsi derivati sunt et Eustathii exemplar, si aliquot leviora menda a librariis admodum neglegentibus commissa excipias, contextum fideliter servavisse.

---

[26] Mirum rursus est, quod idem Eustathius saepe menda, quae tollere facillimum erat, e suo Epitomae exemplari recipit. Cf. ea, quae supra (p. 26) dixi de iis Homeri versibus, quos corruptelis inquinatos Eustathius e Dipnosophistarum codice in opera sua transtulit.

[27] Ut pauca exempla afferam, his quoque locis eandem meliorem scripturam, quam Marcianus codex contra E et C habet, ipse videtur restituisse: VI p. 263 e E: *μαρυανδυνοὺς* C: *μαρυανδηνοὺς* A Eust p. 1090. 53: *Μαριανδυνοὺς* (*οἱ*). Scripturam *Μαριανδυνοὶ* Eustathius nescio an ipse coniciendo invenerit, quoniam notum ei fuisse hoc nomen gentium e commentario ad Dion. Periheg. v. 787 colligi potest. — V p. 191 c A: *δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι, μνῆμ' Ἑλένης χειρῶν* ... EC: *δῶρόν τοι καὶ ἐγώ, τέκνον φίλε, καὶ ἑξῆς.* Eust p. 1493. 22: ... *δῶρόν τοι καὶ ἐγὼ δίδωμι καὶ τὰ καθεξῆς.* Hoc quoque loco Eustathius, ut integra esset sententia, ipse videtur addidisse *δίδωμι*,

Neque tamen recte Cohn (RE VI 1482) Eustathii opera, cum quae in iis ex Athenaeo exscripta inveniuntur cum Laurentiano Parisinoque codice consentirent, ad Athenaei opus recensendum omni utilitate carere iudicavit. Nam primum compluribus locis, quibus Laurentianus codex a Parisino deflectit, Eustathii testimonio uter sinceram tradiderit scripturam discerni potest. Deinde hic illic lacunae, quibus praeter Laurentianum Parisinus quoque codex depravatus est, suppleri possunt ex Eustathio, cui Epitomae codex integrior quam nostri libri ad manus videtur fuisse. Postremo earum lectionum, quae ante Epitomam confectam ex altero Athenaei codice nunc deperdito in alterum, e quo Epitoma derivata est, transscriptae et in Eustathii Commentariis et in codice E et C modo verbis superscriptae aut in margine annotatae, modo in ipso textu leguntur, plures Eustathius habet quam illi Epitomae codices.

Laurentianus igitur codex, quo Dipnosophistarum memoria continetur, pluribus quidem locis hiat Parisino, sed maiore cum fide quam ille archetypi contextum servavit. Nam librarius neque ea menda, quae invenit in suo exemplari, suo ipsius iudicio confisus corrigere conatus est neque e duplicibus scripturis alteramutram elegit. Ceteroquin ambo illi codices et inter se et Eustathii exemplari simillimi sunt. Non magnopere igitur deflectunt ab illo libro manuscripto, e quo et ipsi emanarunt et ille codex, quo archiepiscopus Thessalonicensis usus est. Haud multis vero eorum locorum, quibus inter Epitomae codices maxime Laurentianus litteras superscriptas habet, vel ultra Epitomae originem progredi licet ad codicis archetypi scripturam constituendam.

In edenda igitur Dipnosophistarum Epitoma inter eos quibus adhuc Athenaei editores usi sunt libros manuscriptos maxime Laurentianus codex interrogetur necesse est. Praeter hunc autem neque Parisinus neque Eustathii codex neglegendi sunt, sed uterque in omnibus libris recensendis adhibendus est.

Perpaucis quidem locis ut Dipnosophistarum contextum in hoc commentariolo emendarem atque corrigerem, mihi contigit. Sed Epitomae codices nondum satis perscrutatos denuo interroganti non paucas praebere lectiones dignas, quae probentur, spero me ostendisse.

Appendices.

Appendix I.

Codicis Laurentiani scripturae e libris IV—X enotatae.

IV.

I. 291. 15[1] Λυγκέα] λυγγέα (passim)*[2] 19 εἴ τινι] εἴ τι*
292. 13 ἦν] εἶναι
293. 19 πεπυρωμένα] πεπυρωμένος* 24 δοθῆναι] δεθῆναι
294. 3 σκληροπαῖκται (σκληροπέκται A)] σκληροπέκται*[3] 14 ἐπεδώκαμεν (ἐπιδεδώκαμεν A)] ἐπιδεδώκαμεν*
295. 4 δὴ (δὴ A δὲ C)] om.
296. 19 προγόνοισιν] προγόνοις* 20 ὤπτων, ὗς (ὀπτῶσιν A)] ὀπτῶσιν* 27 εἶδε] οἶδε
297. 9 καίτοι φασὶν (καὶ τοῖς φασὶν A)] ἐν οἷς* 21 Ἀντιγενείδαν (ἀντιγενίδαν AC)] ἀντιγενίδην*
298. 1 Θήβας] πύλας* 1 τοτὲ] ποτὲ* 8 δωδεκάπηχυν (δωδεκαπήχεων C fort. recte)] δωδεκάπηχυν 19 πουλυποδείων] πολυποδίων (πολυποδείων C)
299. 13 κάρδαμα, σήσαμα] κάρδαμος, σήσαμος 17 ὀρνιθαρίων] ὀρνίθων 23 οἶνοι] οἶνος*
300. 12 χεῖρας (χείλη A)] χείλη* 18 πίναξ] πίνακας* 26 παρασκευῆς] διασκευῆς*
301. 9 δὸς] δοὺς* 11 λεβίαν] λεσβίαν
302. 5 ταῖς ἁλμ.] τοῖς 8 πότερα] πότερον* 8 δρυπεπεῖς (δρυπετεῖς C)] δρυπεπεῖς
304. 8 κατημβλυμένον] κατημβλυμμένον* 18 γόητα] γόητον
305. 26 ἔσθειν] ἐσθίειν*

---

[1] Numeri adiecti ad Kaibelianae editionis paginas versusque pertinent. — Praetermisi eas Laurentiani codicis scripturas, quae consentiunt cum lectionibus a Georgio Kaibel e Parisino libro enotatis.

[2] Eas scripturas, quae in Parisino quoque codice inveniuntur, asterisco signavi.

[3] G. Kaibel in praefatione (p. XX) monet, sicubi Marciani codicis scriptura in annotatione critica proferatur, de Epitoma autem silentium sit, ibi deficere Epitomam. Sed in annotatione critica persaepe iis quoque locis, quos non omisit Epitomator, Marciani quidem libri varietates affert, Epitomam autem non commemorat. His omnibus locis Laurentiani codicis lectiones addidi.

306.5 νήστης] νῆστις* 7 ὀπτανιάων] ὀπανιάων* 10 πιθόμην (πειθόμην AC)] πιθόμην 22 πίνας] πίννας*
307.1 τρώσας μιν, ἄασε (τρώσας (τρώγειν C) ἵνα (om. in lac. C) εἴασε AC)] τρώγειν. εἴασε 11 βαῖνε] καὶ νε 25 ἀπ' Εὐβοίας (ἐπ' εὐβοίαν A: corr. C)] ἐπ'[α'] εὔβοιαν[ας]
308.12 ἱππότα] ἱππότης*
309.8 ἀθανατάων] εὐθάνατα ὧν
310.15 ἐναίσιμα] εἰναίσιμα 23 ῥοάων] ῥόδων
311.2 κρητὴρ δὲ] κρητηρὸν 5 ἐπῆν ἄπιοι] ἐπῆνα ἄπιοι 6 ῥοιαί] ῥοαί*
312.4 Θετταλῶν ξένων . . . χεὶρ (θετταλῶν χεὶρ ξένων C)] om. ξένων*
314.6 φιδιτίοις] φειδιτίοις* (passim) 16 προσπεπατταλευμέναι] προσεπατταλευμέναι*
315.8 Τιθηνιδίοις] τιθήνια struct mut.*
316.20 ἀνεζωσμένοις] ἀνεζωσμένοι
318.16 φιδίταις (φειδίταις A)] φειδιτίοις*
320.9 πᾶν] τοῖς 16 σταθμόν] στάθμιον
321.8 ματτύα (ματτύα[η] A ματτύη[α] C)] ματτύηα 11. εἰς αὐτοὺς (εἰς αὐτὴν C)] εἰς αὐτοὺς[ην ὀν] 13 Καρνείων (13 et 19 καρνίων A)] 13 καρνίων 19 om.*
322.19 ὑπερβεβληκέναι] ὑπερβεβηκέναι*
323.5 ὁ πρεσβύτατος] ὁ πρεσβύτερος* 14 ἤτουν] ἤτοι 21 ἐνόμιζε, τὸ δ' (ἐνομίζετο, τὸ δ' AC)] ἐνόμιζε τὸ δ'*
324.14 Δωσιάδας] δωσιάδης
325.13 κοινὸς] κοινὰ
326.22 ἀντίον] ἀντίου 26 τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι (ὑστεραίηι μιν νηφ. AC (μιν om. C)] ὑστεραία νήφουσι*
327.12 τούτῳ] τοῦτο
328.22 ἐκ παλαιοῦ] ἐκα[λην] (sic)
329.9 ποιῆται, ποιεῖται (ποιῆται ποιεῖ A ποιεῖ ποιεῖται C)] ποιῇ ποιεῖται*
330.15 καταλειπομένων (παραλειπομένων AC)] παραλειπόμενα* 17 ἑκάστων] καὶ ἑκάστων (καὶ om. AC)
331.5 ἐγενόνεσαν] ἐγενόνεισαν*
332.20 ἀμμ',.. ἑτέροις (ἄμμι A ἕτεροι A)] ἄμμι, ἕτεροι* 22 ἔστιλβον] ἐστιλῆν
333.3 πάρφερον ἐν κανέοις (παρέφερον ἐν κανέοισι A)] παρέφερον ἐν κανέοισι* 16 κἀξανθισμέναι καρῖδες (καὶ ξανθαὶ μελικαρίδες A)] καὶ ξανθαὶ μελικαρίδες[η]*
336.13 λαμπτηροφόρους] λαμπροφόρους*

337.9 *λαμβάνοντας (λαμβάνοντα A: corr. C)] λαμβάνοντες*
340.23 *βασιλέας] βασιλεῖς**
341.25 *παρεσκευάσθαι (παρασκευάσθαι A: corr. C)] παρεσκάσθαι*
342.1 *ἀπέλαυον (ἀπήλαυον AC)] ἀπήλαβον 24 μὲν δὴ γέλως (μὲν ἤδη καὶ γέλως C)] ἤδη καὶ γέλως (μὲν om.)**
344.5 *οὐ χρῶνται] ἐχρῶνται*
345.6 *χρυσίον καὶ ἀργύριον (χρυσὸν καὶ ἄργυρον A)] χρυσὸν καὶ ἄργυρον* 8 πόματος] πώματος* 11 ἀπολαύειν] ἀπολάβειν*
346.13 *παρακειμένην (παρακειμένων A)] παρακειμένων 22 Ῥωμαίων] ῥώμη*
348.21 *κεραμίων] κεραμείων**
353.23 *Κέβητι] κέβατι*
354.2 *τῶν ὑδάτων] τῶ ὑδάτι 7 ἐπεισέρρει] ἐπεισρέει**
355.8 *συμβουλεύσαιμι] συμβρυλεύσαιμι 25 αὐτῇ] αὐτῶ**
356.2 *κρεαφαγεῖν] κρεαφαγεῖν in mg. κρεοφαγεῖν 7 ποταμοῦ] ποταμῶν*
357.14 *μηδέποτ᾽ (μήποτ᾽ A)] μήποτ᾽* 18 διδάσκεις] διδάσκειν* αὐτὸν] αὐτὴν ἕψειν] εὑρεῖν (εἰψεῖν C) 22 ἥψετο (ἥψατο C)] ἥψετο*
358.15 *δυοῖν] δυεῖν* μόνον] μόνων 16 ὑδρηχόου] ὑδριχόους**
360.24 *τοῦ στόματος] τοὺς τοῦ στόματος ὄζει] ὄζεις*
363.14 *πρῶτον] πρῶτα**
364.16 *ἔδει θ᾽] ἤδει δ᾽**
365.4 *σκορόδια (σκόροδα A)] σκόροδα* 14 αὐτοῖσιν (αὐτοῖς A)] αὐτοῖς**
366.2 *ζηταρετησιάδαι] ζηταρετηασίδαι 18 ταῦτα] ταύτην*
367.15 *γελοῖον] γελλῶν 20 τλάμων (ταλάμων A: corr. C)] τάμων*
369.15 *εἰσαγαγόντα (προσαγαγόντα A)] προσαγαγὼν struct. mut.**
370.22 *Σῖμος] σιμῦς*
371.13 *μέλη] μέλι* 21 εὐθὺς (εὐθέως A)] εὐθέως**
373.11 *ἰταμῶς] ἱκανῶς**
374.14 *πολλὴν] αὐτοῦ τὴν (αὐτοῦ C) 16 τοὺς τὰ (τοὺς τὰ C: τοὺς A)] τοῖς τὰ struct. mut.* 19 Γῇ] γοῦν* 23 μήδ᾽] μηδέ ποτ᾽* 25 Ἀξιόνικος] ἀξιόμαχος**
375.23 *δημοσίας (δημοσίαι A)] δημοσίᾳ**
377.5 *Κιτιεῖ] κυττιεῖ 11 πλέων] πλέον 27 κατέστησε] κατέσθη 28 Ἀρισταγόρᾳ] ἀρισταγόρας*
378.2 *οἰμώξεσθαι (οἰμώζεσθαι A: corr. C)] οἰμώζεσθαι 21 δι᾽ (δυ᾽ AC)] δύο* 28 οὐδὲ τι᾽] ἂν δὲ τί*
379.18 *ἀπαντήσειέ] ἀπαντήσοι**
381.9 *βυθοῖσι] μύχοισι superscr. βυθοῖ 11 βατάνιον (βατά-*

νειον A)] βατάνειον (κατάνειον C) 17 βατάνι' (βατάνεια AC)] βατάνειον*

382. 8 χαίρουσιν ὀνομάζοντες (χαίροντες ὀνομάζουσι A)] ὀνομάζουσιν (χαίροντες om.)*

383. 22 λέποντα (βλέποντα A)] βλέποντα* 22 κρόμμυον] κρόμυον

385. 13 ἐδέατρον (αἰδέατρον A ἐλέατρον C)] ἐλέατρος struct. mut.* 21 ἡμέρᾳ μιᾷ] ἡμήμισην*

387. 24 Πανύασσιν] πανύασιν*

388. 20 Μαγίδες (μάγαδις AC)] μάγασις*

389. 2 ταῖς] τοῖς

391. 17 ζητεῖται δε (ζητῆται δὲ C ζητεῖτε A)] ζητεῖται δὲ

392. 24 Γίγγρην] γίγγριν*

393. 16 νάβλα] ναῦλα (passim)*

394. 23 μέλη] μέλι 28 ἀνήλλετο] ἀνήλετο

399. 1 φοίνικας (φοινικικὰς A: corr. C)] φοινικικὰς (φοινικὰς (sic) C) 2 κλεψιάμβους] κλεψιάνους

401. 15 τοὺς Μαιδούς (τοὺς μήδους A)] τοὺς μήδους* 22 ἐκλει-
ει
πούσης] ἐκλιπούσης

402. 8 ἔμελεν] ἔμελλε* 18 Ἐπαμινώνδαν] ἐπαμεινώνδας struct. mut.*

403. 5 Διοσκόροις] διοσκούροις*

V.

I 404. 25 Παναιτιαστῶν] παναιτιστῶν*

405. 12 φιδίτια] φειδίτια* 20 ἐσθιόντων] ἐσθιόντος 24 κατοψοφαγῶν] κατοψοφάγος

406. 26 ἄλογον] ἄτοπον*

407. 3 ἤρχετο] ἤρξατο* 8 εἰσήγαγε] εἰσάγει 19 φιλήδονον] φιλήδον 22 οἰκείων] οἰκείαν*

409. 13 πολεμικὰ] πολέμια*

412. 13 ἄθυστα] ἄθυτα* 13 ἰρὰ] ἱερὰ*

414. 2 διητῶντο] δια τῶν τὸ (διὰ τῶν το C) ἡ Ἑλένη] οἱ Ἕλληνες (ἡ Ἑλένη C) 9 κυβιστητῆρε] κυβιστῆρε 26 κυβιστητῆρε] κυβιστητῆρες*

416. 27 πάντα] πάντη (πάντοι C)

417. 19 πυρετῶν] πυρετοῦ*

418. 15 κατέλιπον] ἀπέλιπον*

419. 20 ἐκκεκωφωμένοι] ἐκκεκωμφημένοι*

420. 11 διατριβῇ] διατριβῆς*

421. 6 πῶς — 8 ἠχήεντα om. (habet C contracta)

423. 20 ὄλοντο] ὤλοντο* 23 κατ' ἀξίαν (ἀνταξίαν A ἀταξίαν C)] ἀνταξίαν δόξειεν] δώσειε*

424.1 τοὺς παραπλησίως] τοὺς παραπλησίους 8 Πηνελόπεια] πηνελόπη* 24 πανακὲς] παναλκὲς*
426.27 extr. οὐ] ἢ
427.20 παρεσκεύαζον] παρασκευάζων 21 ἀπελύοντο] ἀπελούοντο
428.9 Ἄρη] ἄρην* καταγωνισαμένου] καταγονισα$^{\mu\nu'}$ 14 ὅπερ θρῆνυν] ὀρθῆν ην (ὁ θρῆνυν C)
429.1 αἰεὶ] ἀεὶ]* 9 καὶ — 11 ὅτι om. (habet C)
430.24 τὸν] τῶν
431.14 κεραμίων (κεραμείων A)] κεραμείων* 16 οἱ βασιλεῖς] ὦ βασιλεῦ* 23 γέλωτα] γέλων*
432.6 Ῥωμαικὸν] ῥωμαῖοι* 7 ἀλυσιδωτοῖς] ἀλυσει$^{\delta\tau\sim}$* 8 Μυσοὶ] μυσὸν in mg. γρ. μυσῶν 16 Νισαῖοι (πισαῖοι AC)] πισσαῖοι*
433.9 εὐτραφεῖς (εὐτρεφεῖς A: corr. C)] εὐτρ^{α}εφεῖς
434.9 ἴρινον (ειρινον A)] ἴρινα*
435.15 χωρὶς τῆς (χάριν τῆς C)] χάριν (τῆς om.)*
437.20 μέσον] μέσων
438.20 πρῶτοι] πρῶτον
439.11 χρυσοῖς] χρυσέοις* 18 προσώπῳ] προσωπείῳ*
440.27 Μακέται] μακέσται Μιμαλλόνες] μιμάλλοντες
441.17 εἴκοσι τεσσάρων] ῑδ* 23 παρδαλῶν] παρδαλέων*
444.24 εἶχε δ' (εἶχεν AC)] om.*
445.1 αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τραχήλῳ] αὐτῶ ἐπὶ τοῦ τραχήλου* 6 παιδίσκαι.. κεκοσμημέναι] παιδίσκοι κεκοσμημένοι 19 δὲ] καὶ 22 θυρσολόγχοις] χρυσολόγχαις*
446.4 κινναμώμου] κιναμώμου* 8 δισχιλίους] διακοσίους* 21 λυγκία] λαγκία*
451.10 τετρηροὺς] τετηροὺς
452.2 μόλυβδον] μόλιβδον* 21 ἀπὸ] ὑπὸ* ἐσχαρίου] εὐχαρίου
454.15 σχιστῆς] σχιτῆς
457.3 παρασείῳ (παρασείρωι A)] παρασείρω* 3 κεκοσμημένον] κεκοσμημένος* 5 Γαβινιακὸν] γαβινικὸν* 16 Διονυσίῳ] διονύσω
459.7 μολυβδίναις (μολυβδαίναις A: corr. C)] μολιβδ^{αι}ίναις
460.20 Ταυρομενίτου] ταυρομενείτου (passim)*
461.17 πύργων] πύργου* 22 λιθοβόλος] λιθαιολ^{o}
462.9 πανοπλίας] πανοπλείας ἐφειστήκεσαν] (ἐφειστήκεισαν AC)] ἐφειστήκησαν
463.9 κεράμια] κεράμεια (passim)* 24 πέλωρον] πελώριον*
464.10 τάνδ'] τήνδ'* 12 δωροφορῶν (δωροφόρον A δωροφόρων C)] δωροφόρον
471.4 ἐγγεγλυμμένην] ἐγγειλυμμένην 16 Ῥωμαίων] ῥωμαίοις

472.4 *Ἀκύλλιος (ἀκύλιος C)] ἀκύλλιος* 8 *μεταμφιεσάμενοι] μεταμφιασμένοι* 23 *δοκιμάσῃ] δοκιμάσει*
473.23 *εὖ φρονοῦντες] εὐφρονοῦντες*
474.5 *ἐφόνευσεν] ἐφόνευεν** 6 *κατήγαγε] κατῆγε**
475.9 *Ἀπελλικῶντα] ἀπελληκῶντα (ἀπέλλ : κῶντα C)*
477.4 *Δημοχάρης (δημοχάρης κράτης A δημοχάριν C)] δημοχάρης* 9 *Βοιωτοὺς] βιωτοὺς*
478.1 *συμπεσούσης] ἐμπεσούσης** 6 *ἔφυγε, Παγώνδου δύο τέλη (ἔφευγεν, ἄγων δ' οὐ A)] ἔφευγε (ἄγων δ' οὐ om.)**
481.27 *Ἐπαμείνονος] ἐπαμίνωνος*
482.19 *Ἀργινούσσαις] ἀργινούσαις**
484.16 *τοιαῦτα, τίνα τῶν (τοιαῦτα τινα, τῶν A)] τοιαῦτα τινα. τῶν**
485.3 *βλοσυρᾶς] βλοσσύρας**
486.27 *ἡμιωβέλιον] ἡμιωβόλιον**
487.1 *τελοῦντα] τελεῖν**
488.19 *μ' ὁ πᾶς χρόνος (με πᾶς χρόνος A με πᾶς ὁ χρόνος C)] με χρόνος (με ὁ χρόνος C)*
489.16 *κατώβλεπον (κάτω βλέπον A κατώβλεπτον C)] κατώβλεπα* (ον *written above* α)
491.10 *γωνιοβόμβυκες] τωνιοβόμβικες** 14 *Ἀναξανδρίδην (ἀναξανδρείδην A)] ἀναξανδρίδης struct. mut.**

VI.

II 2.23 *ὁ γὰρ νοῦς τῶν] ὁ τῶν (sic)**
3.6 *κατέμαθεν (κατάμαθε A: corr. C)] κατάμαθε* (ε *written above* α)
4.3 *ἀπέδωκας] ἀποδέδωκας**
5.8 *ἀποστραφέντι] ἀποστρέφοντι**
6.21 *ὡς φησίν] ὅς φασίν** 25 *ἐὰν (ἂν A)] ἂν**
7.6 *ταὖτ' (ταὖτ' C ταῦτ' A)] ταῦτ'* 18 *ἀκαρῆ] ἀκαρεὶ**
8.12 *κομιδῆ δὲ (δὲ κομιδῆι AC)] καὶ κομιδῆ* 14 *μακρά] μάζαν*
9.6 *ἀγοράσουσι] ἀγοράσωσι** 18 *Ἀντιφάνης] ἀριστοφάνης** 24 *οὐ (οὐχὶ A)] οὐχὶ**
10.18 *τοσοῦτο] τοσοῦτον** 20 *ἀεὶ] αἰεὶ*
11.17 *κατακάετ' ἢ ὠθισμὸς (κατακάεται ἠθισμὸς A: corr. C)] κατακάεται ἢ ὠθισμὸς**
12.11 *ἂν δ' (δ' ἂν A)] δ' ἂν** 12 *ἐγχέλεις] ἐγχέλυς* 24 *πίθητ'] πείθηται** 25 *ἐὰν] ἂν**
13.13 *γε νὴ Δί'] γένη Δί'* 16 *Σώφιλος] σόφιλος** 22 *βούλεται] βούλοιτο**
14.20 *φύλακας] φλόγας**
15.13 *Ἴωνες] ἥρώες (ἥρωες C)* 26 *κέραμον] κεράμειον**
16.4 *Μασσανάσσου] μανάσσου** 9 *ταῖς σχοίνοις] τοῖς σχ.* 10 *δὲ (τε A)] τε**

17.13 ἂν] ὂν
18.19 Θίβρων] θιάρων 22 πολίτου] συμπολίτου*
19.23 ὑπὸ] πρὸς* 25 βασιλειῶν (βασιλέων A)] βασιλέων*
20.10 πᾶσι (φησι A)] φησί* 11 γοῦν] οὖν*
21.12 ἐπὶ πολὺν χρόνον] ἐπιστολην (ἐπὶ πολὺ C)
22.3 ἀνάκειμαι] ἀνάκειται*
                    ου
23.24 θερεύωσι] θηρεύωσι (θηρεύουσι C) 27 ἐσχατιαῖς] αἰσχατιαῖς
24.2 πλύναντες] πλύνοντες* 8 κακοπαθέσι (κακοπάθοις A)] κακοπάθοις* 11 γοῦν] οὖν 15 ὑπὸ] ἀπὸ 27 Λυσαν-
                    ϊ
δρείου (λυσανδρίου A: corr. C)] λυσανδρου
25.12 Βαθανάττους (βαθανάτους AC)] βατανάτους* 15 ἀργύρῳ] ἀργυρίω* 19 ἢ εἰ (καὶ εἰ A ἢ C)] ἢ ει
28.5 παρασιτίου] παρασιτείου* 16 πολεμάρχοις] πολεμάρχου
29.22 σφοδρὸς (σφοδρῶς C)] σφοδρὸς
30.2 ἂν] ἐὰν* 31.3 ἐρχόμεσθ' (ἐρχόμεθ' A)] ἐρχόμεθ'*
33.10 ἂν σκώπτῃς] ἂν σκοπὸς 16 τις] τιν' 25 πεινῆν] πινεῖν (πίνειν C)
34.12 ἐκτυφλοῦν τιν'] ἐκτυφλοῦντα τινα* 13 ἄρας ἄνεμος (αἴραντανεμος AC)] ἄραντ' ἄνεμος* 15 ἄκλητος] ἀκλήτως* 16 ἄγχειν] ἄρχειν* 25 φράσει' (φρασειὴ A φρασῃ· ἢ C)] φράσει ἢ 26 διαφθείρει'] διαφθειρειρη* 27 δειπνιεῖν (δειπνεῖν A)] δειπνεῖν*
35.21 ἀριστίσας (ἀριστήσας AC)] ἀριστίσας
36.15 προσερύγῃ (προσερύγοι A)] προσερύγοι* 18 ἐπὰν δ' (ἐπεὶ δ'ὰν δ' AC)] ἐπειδὰν δ'*
39.11 θύννεια] θύνεια 12 πάντῃ μὲν (πάνταημεν A)] πάντα (μὲν om.)*
40.1 ἀκάματον] ἀκάμπτον
41.8 Εὐκράτη (εὐκράτης A)] εὐκράτης* 18 ὅτε (ὅτι A)] ὅτι*
                    ην   ον
24 παραμασήτην] παραμάσητον (παραμασήτην C)
42.6 Κωβίων] κωβιὸς* 6 Κυρηβίων] κύρηβίωνθ'
45.20 εἰσενεχθείσης] εἰσενεχθεὶς 21 τεμαχιστοὶ (τεμαχίσκοι AC)] τεμμαχίσκοι*
46.13 ὅτι (ἔτι A)] ἔτι*
                    ϊ
48.2 Ἀρεοπαγιτῶν] ἀρεοπαγειτῶν 26 λειπούσης] λειπούσης
          ῶ
49.7 αὐτοῦ] αὐτοῦ (αὐτῶ C) 14 παρατιθέντος] παρεθέντος
                    ϊ
(παραθέντος C) 17 γραίᾳ (γράαι A γραὶ C)] γράᾳ
51.2 τιν' (τινὰς A)] τινὰς*
                    ϊ
52.19 δυσάρεστον (δυσάριστον A: corr. C) δυσάρεστον*

56.19 *τελευτήσειε] τελευτήσει**
58.4 *πολλάκις] πολλοὶ 6 ἔτι δὲ (ἔτι καὶ C)] ἔτι δὲ 14 περὶ (πρὸς A)] πρὸς* 15 ἔπειτα πρεσβεύσας (μετὰ πρεσβείαν τινὰ C)] μετὰ πρεσβίαν τινὰ 17 στασιάζοι] σταδιάζοι 21 τῶν (τὸν A)] τὸν* 22 παιάνων (παιᾶνα A)] παιᾶνα**
59.24 *σόγκους] ὄγκους**
61.5 *σπαρασσόμενον] παρασσόμενον 21 Ἡρακλείδην (προκλείδην C)] προκλείδης* struct. mut.*
62.28 *τῷ] τοῦ**
63.11 *Καύαρος] κάναρος* 17 ἀνακοινούμενον] ἀνακινούμενος* struct. mut. *
65.5 *ἐπᾴδοντες] προσάδοντες**
66.18 *μὲν] ἤ**
67.19 *ἤ] εἰ*
68.22 *Ἀντιόχου ἀπογόνοις] ἀντιγόνου ἀπογόνοις*
69.27 *καταφρονητικῶν] καταφροντικῶν*
70.8 *ἐπεβέβλητο] ἐπέβλητο*
72.3 *μεταβιβασθεῖσαι] μεταβιβασθεῖναι 18 καθῆστο] καθῆστη 21 ἐγχωρίων] εὐχωρίων*
73.15 *αὑτὸν] ἑαυτὸν*
74.10 *παρακαθήμενοι] παραθήμενοι*
76.16 *Ἱππίας] ἱππίος*
77.26 *κοινὰς] κοι* (with *π'* written above) *(sic)*
78.20 *διαφθεροῦντα] διαφεροῦντα*
79.18 *εὐόργητος] ἀόργητος*
80.1 *ἔχειν] ἔχων 16 φενακίζειν] φαινακίζειν τοῖς σεμνοτάτοις] τῷ σεμνοτάτω**
81.10 *παιγνιήμονα] παιγνήμονα* 14 Σύλλαν] σύραν (σύλαν C) 20 φιλογέλως] φιλογέλωτας**
82.12 *ὁ κωμῳδιοποιὸς (δ' ὁ κωμ. A)] ὁ κωμικὸς**
84.24 *παρεσκευασμένον] παρασκευασμένον* 26 ἐπιτελέσας (ἔπειτα ἀλέσας AC)] ἔπειτα ἀλκέσας (sic)**
85.16 *πάντη (πάντα A)* πάντα* 19 οἴακα] οἶκα*
86.1 *Μαριανδυνοὶ] μαρυανδυνοὶ (passim)**
87.6 *Θετταλικέτας] θετταλοικέτας* 10 ἐφ' ᾧ] ἐφ' ὧν*
89.20 *Περραιβῶν] περαιβῶν**
90.25 *λέγωσι] λέγω*
91.6 *οὐθενὶ] οὐδενὶ* 24 νεανίσκου] νεανίου**
92.26 *Ὑπερείδης] ὑπερίδης* 27 ὑπὲρ] ὑπὸ*
93.10 *ἀθῷοι (ἀθρόοι C)] ἀθῷωοι* (with *ρό* written above) *19 λάτρεις] λάτρις* 19 δ' ἐπάμονες (δὲ πάλμονες AC)] πάλμονες (δὲ om.)* 21 εὐγενεῖς (ἐγγενεῖς Eust. 1024.37 — non C)] ἐγγενεῖς*
94.17 *ἠστραγάλιζον] ἠσταγάλιζον*

95.11 *ϑ' ὕδωρ] ϑ' ὕδω: * 24 στόμασιν] σώμασιν**
98.25 *ναστίσκων (νατίσκων A ναστίσκων C)] νασίσκων*
99.5 *ἁπαλοῖσι (ἁπαλοῖς A)] ἁπαλοῖς* 13 ἀλφίτοις] ἀλφίτοισι**
100.13 *πειναλέος (πιναλέος A)] πιναλέος 19 πεινῶσιν] πινῶσι 27 τροφὴ] τροφοὶ*
101.6 *Πληϑαγόραν] πληταγόραν 18 ἀνάσχεο] ἀνάχεο 20 φϑέγγομαι] φέγγομαι*
103.1 *ἐπὶ (εἰς A)] εἰς* 3,6 κατωνακοφόρους (καταναχοφόρους AC)] 3 καταναχοφόρους (6 om.)**
104.12 *Καλλιμάχειος (καλλιμάχιος A: corr. C)] καλλίμαχος 25 ὡς] καὶ*
105.7 *λοχίζεσϑαι] λογίζεσϑαι 14 συμπροιόντας] συμπροιόντες 23 τὰς] τὸν*
106.6 *Σκιπίων (σκηπίων A)] σκηπίων* 14 Βρεττανίδας] βρετανίδα̇ς 16 συνεπήγετο (ἐπήγετο A)] ἐπήγετο**
108.26 *ἐπέτρεπεν] ἐπέπρεπεν 26 δυεῖν] δύο 28 λάχανα] λάχανον ὀσπρέων] ὀσπρίων**

VII.

II 111.8 *φαγησιπόσια] φαγησιποσίαν* 9 ῥαψῳδῶν (ῥαψῳδιῶν C)] ῥαψωδῶν 10 ἑκάστῳ (ἕκαστοι A)] ἑκάστοις* 20 Λαγυνοφόρια (λαγυνοφορία AC)] λαγυνοφορίαν* struct. mut.*
112.1 *Λαγυνοφόρια (λαγυνοφορία AC)]* om.* *9 ἡ βασίλεια] τῶ (sic) βασιλείᾳ* struct. mut.
115.13 *ἀπεπυρίζομες (ἀποπυρίζομες A)] ἀποπυρίζομες**
116.8 *δ' ἐϑέλεις] δὲ ϑέλεις* 15 αὔτη] αὐτὴ**
117.20 *ἐς] εἰς* 21 αὑτοῦ] ἑαυτοῦ**
118.6 *ἀποδεδρακότα] ἀποδεδρακότες* 15 χυτρῖδε] χυτρίδας**
119.25 *καὶ τὰ σοφὰ — 120.1 ἡδονάς* om. (habet C contracta)
120.3 *ἡδείας κινήσεις] ἡδείαν κίνησιν*
122.16 *ἀποτελέσαι] ἐπιτελέσαι**
123.14 *ἰχϑῦς] ἰχϑύες* 16 ἐπὶ τοῦ ἑτέρου (ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ C)] ἐπὶ τῆ ἑ^{τρ}*
124.14 *μεσέων] μέσων* 20 ἂν (ἐὰν A)] ἐὰν**
125.14 *τίς δ' (τίς δ' C: τί δ' A)] τίς (δ'* om.)* *15 Τελχινιακὴν] τελχινικὴν**
126.1 *Παγκράτης] πανκράτης (παν* add. m. 2)
127.23 *Συρακόσιος] συρακούσιος*
129.6 *αὐξηϑέντος] ἐναυξηϑέντος*
130.21 *ἴδε] εἶδε* 23 [τὴν] ἐν Ἀϑήναις μὲν (τὴν μὲν ἐν Ἀϑήναις C τὴν ἐν Αϑήναις A)] τὴν μὲν Ἀϑήναις*
131.27 *κἄτα ὕστερον (καϑ' ὕστερον A: corr. C)] κἄϑ' ὕστερον**

132.9 *θυμηδία] θυμίδια* 15 *τραχυδέρμονες] τραχυδέρμονος** 24 *λάμιαν (ἀμίαν A)] ἀμίαν**

134.2 *κίθαρον (κίθαριν A: corr. C)] om.*
134.4 *ἀλλὰ (ἄλλον AC)] om.* } *ὡς — παράπαν om.*

134.8 *ἰχθὺς ἄλλος (ἄλλος ἰχθὺς A)] ἄλλος ἰχθῦς** 18 *βεμβράδες] βρεμβάδες (passim)* 19 *Ἥβας] ἥβης*

135.23 *ἐκεκράγει] ἐκκράγει* 24 *μεμβράδας] βεμβράδας* (passim)*

137.17 *πεφαρμακευμένον] πεφαρμαγμένον**

138.5 *εἰ δ' ἔλαβον (εἰ δὲ λαβὼν A ἦν δὲ λάβω C)] ἢ δὲ λάβω (sic)*

139.25 *παντοδαπῶν (πάντων ανων A)] πάντων** 25 *ἀπὸ] ἐπὶ** 26 *ἐδώδιμα] ἐδόδιμα*

142.8 *ἐμισθώσω με] ἐμισθώσωμεν** 9 *καὶ μὴν] κῶμην** 22 *τὰς δυν.] τὰς om.*

144.25 *εὐπορηκώς] εὐπορικώς**

145.20 *Ἀρχεδίκῳ] ἐκδίκω**

146.14 *Μαρωνίτης (μαρωνίτης A: corr. C)] μαρωνείτης** 22 *προσαγαγὼν] προσάγει**

149.19 *Σαρδαναπάλλῳ] σαρδαναπάλω** 26 *εὐτελέστατος] εὐγελέστατος* 28 *ἔλοπα] ἔλλοπα (passim)**

152.9 *ἡμῖν] ὑμῖν* 18 *ναυσικράτης] ναυκρατίτης*

153.11 *ἀπὸ] πὸ (ὑπὸ C)* 16 *κατελείφθη] κατεφείφθη*

155.3 *δωρήματα φέροντα (δώρημα φέροντ' A)] δώρημα φέροντ'** 23 *ἔθους (γένους A)] γένους**

157.4 *εὐχυλότεραι] εὐχυλώτεραι (εὐχυλωτέρων C)*

158.7 *φλεγόμενος] φθεγγόμενος*

159.8 *ὅπερ γὰρ (ὥσπερ γὰρ A)] ὥσπερ (γὰρ om.)** 20 *τοῖς] τῶ (om. C)*

160.10 *δώδεκα (ἕνδεκα(ια) C)] ιβ** 17 *ἡμῶν] ὑμῶν** 26 *αἰέλουρον] αἴλουρον (passim)**

161.8 *νύμφα] νύμφη** 20 *Ἀντιφάνης] ἀριστοφάνης*

162.3 *ἔλοψ] ἔλλοψ (passim)** 7 *γεγονώς· ὥσθ' ἡνίκ' ἂν ᾖ (γεγονώσθ' ην κανη A)] γεγονως κ'ἂν ᾖ**

163.1 *Εὔπολις] εὔβουλος** 23 *ὑποπαύηται] ὑποπαυ^τ (sic)* 26 *πετραίων] τετραίων*

165.1 *εὐρύχορον (εὐρύχωρον AC)] εὐρύχορον* 3 *ἄλλοτε δ' (ἄλλοι δ' A)] ἄλλοι δ'** 21 *ἀράχνης] δραχμῆς** 23 *πολλάκις] πολλαὶ*

166.9 *ἰχθύος] ἰχθυδίου* 11 *ἐπεισέπλει] εἰσέπλει**

167.3 *τίνων] ποίων** 16 *ἐγχέλεια (ἐγχέλια A)] ἐγχέλια** 23. *Ἀντίγονος] ἀντιγένης*

169.6 *τὴν (ἣν A)] ἣν**

170.3 *ἐγχέλεια] ἐγχέλια** *γράψομαι λιποταξίου (γράφομαι λειποταξίου A)] γράφομαι λειποταξίου**

171.5 δὲ] καὶ 24 ἀποτροπόῳτο (ἀποτροπῷτο A)] ἀποτροπῶτο*
172.4 ἠὲ] ἢ* 9 πρὸ] πρὸς 10 σκίλλα] κίλλα*
173.9 λιθοκέφαλα] λειοκέφαλα* 11 πολύραβδα] πολύγραμμα*
176.26 ⟨τε⟩ add. ex p. 228 b)] inest*
178.10 νῆστιν] νῆστις* (ἶν supra)
179.13 ἀποκρινομένου] ἀποκριναμένου*
180.9 κυνόγλωσσοι — 13 πλῶτες τε om. (habet C contracta)
181.21 θυννοθήρα] θυννοθύρα*
182.4 θεαῖς πάσαισι] θεαῖσι πάσαις* 18 ὀπτᾶντες] ὀπτῶντες* χἀδύναντες (χηδύνοντες C)] χἀδύνοντες
183.1 ἡδυπάθειαν (ἡδυπαθείας AC)] ἡδυπαθείαν (casu)
184.5 — λεβώδη] λεμβώδη*
185.7 δίχ' (δι' A)] δι'* 14 ἐπισταμένως] ἐπιστήμονες*
186.4 Γαισωνὶς] γαισωνὲς 6 Νεάνθης] κλεάνθης* 17 Σκυλλαῖος] κυλλαῖος*
187.2 πολυέτη] πολυτελῆ* 14 βράγχια] τὰ βράγχια
188.4 καὶ (add. K)] inest* 18 σμυραίνης] μυραίνης* 23 ὑπερβολῇ] ὑπερβολιῆ
189.7 βόακα] βόσκα
190.22 ἰχθύας] ἰχθῦς 23 ποιητῶν] ποητὴν
192.5 διὰ πείρας πολλῆς] διὰ πεῖραν πολλὴν 14 ἐπιφερούσης] ἔτι φερούσης*
193.13 ὀρφὸν] ὀρφὼν
194.22 χειμεριωτάταις] χειμερειωτάταις 24 χάννας] χάρνας κήκτραπελογάστορας] (σκῆπτραπελογάστορας A πελογάστορας C, κοι supra)] πεκοιλογάστορας
195.3 γελαρίην (γαλλερίην C)] γαλλερῖον
195.9 }
198.4 } πουλύπους (πολύπους A)] πολύπους (passim)
199.22 ἀναδύνει] ἀναφέρει
201.8 βολβιτίνη (βολβοτύνη A)] βολβοτίνη* 16 πούλυποι (πώλυποι A)] πώλυποι*
203.24 λίαν] λείαν*
204.6 θεοῖς] θεοὶ* 20 ἂν] ἐν
205.11 ξηροτέρους] ξηροτέρας*
207.15 λεπτοῖσι] λεπτοῖς* 21 φησὶν αὐτὴν] αὐτὴν φησὶν αὐτὴν*
208.18 τῇ Ἐρυθρᾷ] τῶ ἐρυθρῶ
209.5 σινόδοντα] συνόδοντα 18 σάξον] σάρξον
210.2 πουλυπόδειον (πουλυπόδιον A)] πουλυπόδιον (πουλυπόδον C) 12 σκιαθίδες] σκισθί'δες* (αι νι supra)
212.19 μελάντερος τὸν νῶτον (μαλακώτερος τὸ νῶτον C)] μελάντερος τὸν ν. 24 σηπίης] σηπίας*

213. 1 τεταραγμένου (τεταραγμένοις A)] τεταραγμένον 7 Μαρωνείᾳ (μαρωνίαι AC)] μαρωνεία 15 πουλυπόδειον (πουλυπόδιον A)] πουλυπόδιον* 20 ἑφθὰς (ἑφθὰ A)] ἑφθὰ* 25 λάβδα] λάμβδα*
214. 11 συναγελαστικὴ] συναγελαστικὸς*
215. 11 κίθαρον] κίθαραν 16 ἀφρῖτιν (ἀφρύην A)] ἀφρίτιν in mg. ἀφρύν (ἀφρύην C in ord.)
216. 23 ἐκπρεπεῖς] ^{ευ}ἐκπρεπεῖς 25 ἐντόπους (ἐν τόποις AC)] ἐντόπους (ἐντο^{π} C) 27 πέμπωσι] πέμπτωσι
217. 4 ἀδῆαι (ἀδεῖαι superscr. η A)] ἀδεῖαι*
218. 22 Ἀρτοποιικῷ] ἀρτοποητικῷ*
219. 24 Ὑκάρων (ὑκκάρων A)] ὑκκάρων
220. 14 τε] δὲ 24 δυσέκκριτοι] δυσκέκριτοι τροφιμώτεροι — 25 ἐλάττονα om. (non C)
221. 12 Σιμίας] σίμμιας 19 ζωικῶν] ζώων*
222. 1 ὕκην] ὕκκην* 6 Κυθηρίας] κυθ^{η}ε^{ϊ}ρειας* 20 πλῦνον] πλύνων 21 ἢ δεκάπηχυς] ἦδε κάπηχυς
223. 7 καὶ] ἢ* 9 τριχίδων] τριχόδων
224. 6 ἃς] τὰς*
225. 2 Ἀθερίνην] ἀνθερίνην* 14 μύλλος] μύλος*
226. 8 καὶ] om.
227. 12 χόλικες] ^{κ}χόλικες*

VIII.

II 228. 17 Λαρήνσιος] λαρίνσιος* 19 φερομένοις] φερομένους*
230. 11 καὶ] ἢ 28 σώματος] ^{στ}σώματος (^{στο}σωμ. C)
231. 9 πετριδίων] πετριδί^{αι}ων 13 ὑπολαβὸν] ὑπολαβεῖν
232. 10 Χερρονήσῳ] χερονήσω* 17 τοσοῦτο] τοσοῦτον* 20 συγκλείοντες] συγκλείνοντες 21 ἐπληροῦτο] ἐπληροῦντο* 24 συσσεσωρευμένων] συσσευωρευμένων
236. 23 ἦν (ἂν A)] ἂν*
238. 15 ἄεξε] ἄεξαι*
239. 19 δόμεν] δῶμεν*
240. 17 σποδὸς (σποδοὶ A)] σποδοί* Κόδρος (κόδροι A: corr. C)] κόδροι* 20 ἄεξε] ἄεξαι*
242. 27 οὐθέν] οὐδὲν*
244. 7 ἡμῖν] ἡμῶν*
246. 23 ἡμέραν] ἡμέρας
248. 24 οὖν] γ' οὖν*

250.2 ηὔξατο] εὔξατο* 19 Ὑπερείδης] ὑπερίδης (passim)* 20 ἡμῶν] ἡμῖν

252.23 τεμάχη] τεμμάχη (passim)

254.6 δυεῖν] δυοῖν*

255.4 Φόρυσκον (φόρουσκον AC)] φόρουσκος struct. mut.* 27 ὀψοφαγίαν] ἀδηφαγίαν (ἀδδηφ. C)

257.16 τὸ] τῶ* 22 ἀναφωνῆσαι (ἀνεφώνησεν A)] ἀνεφώνησεν struct. mut.*

258.5 ἐπὶ] om. 21 Μόσσυνον] μόσυνον*

259.17 Ἠλείοις] ἡλίοις 19 Πισάτιδι (πεισάτιδι A)] πισσάτιδι*

260.16 εὔξωνται] εὔχωνται* 24 Ἀσκάλωνα] ἀσκάλωνι*

261.3 ναέται] νάσται 18 ἄμβωσιν] ἄμμωσιν*

262.8 δυσεύρετον] δυσεύρα 22 λεβητοχάρων (λεβητοχάρις i. e. -ρης C)] λεβητοχάρης

263.1 μεγάλων δείπνων] μεγάλων : πνων 28 τοσούτου] τοσούτων*

264.16 εἰς Μύλασα] εἰς Μύλασσαν* 17 ναοὺς] ναοὺς [superscr. ε] superscr. ε m. 2 17 ἀνθρώπους — 18 πλείονας om.

268.21 ἀνένευσε] ἀνέρευσε 25 δοκοί] δοκῷ*

269.9 μισθὸν] μουσῶν 22 ὑποδήματα] ὑπάκματα (ὑπήγματα C)

270.23 ἄρδοι (ἀιδοι AC)] ἄδοι*

271.25 Ἄρειον] ἄριον*

274.13 γεννᾶσθαι] γενέσθαι*

277.22, 26 ἄβρωμα ἄβρωμοι (22 ἄβρομα et 26 ἄβρομοι A)] 26 ἄβρομοι 22 om.*

278.8 εὔπεπτα] εὐόπεπτα 17 ἄβρωμος (ἄβρομος A)] ἄβρομος*

279.10 ἄστομος δὲ] ἄστομος ἔστι δὲ 25 κωβῖτις (κιβωτίς A: corr. C)] κιβῶτις [ω ί above]

281.7 εὔστομα] εὔστομος* ἁπαλά] ἁπαλή* 27 ἐπίφυσις] ἐπίχυσις* 28 βατίδες] λεπίδες*

286.14 ἰχθύδι (ἰχθύδιον A)] ἰχθύ [δ* above] δ᾽ ἂν (δὲ ἐὰν A)] δὲ ἐὰν*

288.17 καὶ πυρῶν ἁ χελιδὼν (καὶ πυρῶν ἀχελιδὼν A)] καὶ πυρῶν ἀχελιδῶν* 19 ἀπίωμες] ἀπίω[μ] 21 φέρωμες] φέρομεν*

289.3 Κλεόβουλος] κλεώνυμος

290.17 Πολύζηλος] πολήζηλος 27 ταλαιπωρηθέντες] περιπλανηθεῖσιν [ταλαιπωρη above] struct mut.*

291.3 ὑφηγήσηται] ἀφηγήσηται*

294.5 λαπάττειν] λάπτειν* 7 δαψιλοῦς] δαψιλῶς* 15 τοῦτο (τοῦτον AC)] τοῦτο* 16 Ἴηιον] ἤιον* 27 χανοῦσ᾽ (χαυνοῦσ᾽ AC)] χαυνοῦσα*

295.12 γοῦν] οὖν* 23 παρέωντι (παρέοντι A)] παρέοντι*

IX.

ι
II *301.11* *σίνηπυ (σινηπι AC)] σίνηπυ*
303.25 *ἡ λέξις καὶ παρὰ ἀχαιῷ C] ἄλεξις δὲ παρὰ ἀχαίῳ* 27 *κάθεφθα (κατέφθα A: corr. C)] κάτεφρα* (ϑ above ρ)
305.4 *συνηρημένον] συναιρούμενον** 20 *ἦραο] ἦρα** *πῖον] ὄπιον** 21 *λαρινοῦ] λαθρινοῦ*
307.2 *ἄρρεν καὶ θῆλυ] ἄρρενα καὶ θήλειαν* 8 *πνευματωτική]** *πνευματική* 22 *σελινούσσης (σελινουσίης AC)] σελινουσία struct. mut.** 28 *πύκνωσιν] πίζνωσιν sic (πι : νωσιν C)*
308.26 *Γᾷ] γῆ** 27 *τὰν] τὴν**
309.3 *Κιτιεὺς] κιττιεὺς* 15 *ἠγλαισμένην] ἠγκαλισμένην** 16 *ἀρνίων] ἀρνείων** 18 *κοινῇ τε χναύειν] κοινῆ τ' εναύειν**
310.17 *τεύτλον] σεύτλον**
313.10 *δὲ (τε A τι C)] τε*
314.17 *τμήγων (τμητῶν A)] τμητῶν** *κλώσμασι] κλώμασι** 18 *ἐπεγκρεμάσαιο] ἐπεγκρεμάσαι*
315.11 *εἰδικοῦ (ἰδικοῦ A)] ἰδικῶς struct. mut.**
316.24 *ἅπασαι] ἅπασι*
317.10 *ἐφόρει ἁλουργίδα] ἐφόρεισεν λουργίδα* 27 *βίᾳ ὑπηνέμια (ὑπηνέμια βίαι A)] ὑπηνέμια βία**
319.25 *ἀμνὴν (ἀμνεῖον C)] ἀμνὴν*
321.7 *παριοῦσιν (παροῦσιν A)] παροῦσιν** 10 *αὕτη (αὐτὴ A)] αὐτὴ** 20 *λαρινῶν] χαρινῶν* 23 *Λαρίνης] λαρίνου*
323.9 *στόμια] στόματα* 22 *οὐθὲν] οὐδὲν** 26 *κινεῖ] πίνει**
324.19 *μὴ] καὶ*
328.14 *θρῖον (οριον A)] ὁριον**
330.27 *ἐξαμάρτῃ] ἐξαμαρτάνῃ**
ϊ
331.12 *πιπέρεως] πεπέρεως (πεπέρεως C)* 18 *φορίνης] om. spatio relicto**
332.17 *με] μὲν*
334.21 *διανοεῖ (διανοῇ C)] δινοῇ**
335.15 *Εὐρώπην] εὐρώτὴν* 16 *μὴ δεῖν] μηδὲν*
342.8 *οὐδὲν — 10 ἔμψυχον om.* 11. *κρεᾴδι'] κρέα* 15 *παραβαίνων (καὶ παραβαίνειν A)] καὶ παραβαίνειν**
343.27 *βαρέα (βραχέα A)] βραχέα**
345.20 *τρανοτάτων (τρανωτάτων A)] τρανοτάτων**
346.5 *ἀτταγῆνες] ἀτταγαι*
347.2 *ἐχθραίνει] ἐχθαίρει** 12 *συστέλλουσι] συστέλλονται*
349.13 *τοὺς ἀγομένους] τὰς ἀγομένας** 15 *τινὲς] τινὰς* 24 *φανερώτατον] φανερώτερον**

350.13 στάσιν] om. 15 γοῦν] δ'οὖν
352.1 λαγωδίαν (λγαωιδίαν AC)] λαγωδίαν* 27 ψιττακὸς τίτταχος
353.10 Ἀριστοτέλη] ἀριστοτέλην 26 ἀνατεθείη (ἀνατεθῆι· ἢ A)] ἀνατεθῆ*
355.2 πέλυκος] πέρυκος 23. ἰζάνειν] ἰξάνειν
356.13 ἀδύφωνον] ἡδύφωνον*
357.5 πανουργίᾳ διαφέρουσιν (πανουργία διαφέροντας C)] διαφέροντας πανουργία*
358.6 Ἡγησιάναξ] ἀγησιάναξ* (ἡ written above) 10 Ἄρεως] ἄρεος* 18 τὴν ὄψιν (ὄψιν τὴν A)] ὄψιν τὴν*
359.10 φαίνονται] φαίνεται*
360.8 κυνήσασαι (κύσασαι C utrumque Arist. codices)] κύσασαι in mg. κυνήσασαι
361.14 Αἰγίῳ (αἰγείωι A: corr. C)] om.*
362.20 παραπλήσιοι] παραπλήσιαι* 26 κολυμβάδος] κολυμβίδος*
366.3 τίκτει τε] τίκτει δ'* 26 εἰσήει] εἰσίει
367.9 ταῶνι (ταῶνι A)] ταῶνι*
369.22 κάλλαια (κάλλεα A κάλλια C)] κάλλεα*
370.4 ψύαι] ψύαι* (οί written above)
371.1 λευκὰ (λευκῶν A)] λευκῶν*
374.10 φησὶ] om.
377.15 κρέας] κρέα* 20 φαῦλ'] φαυλότατα* 24 τράγος] τραῦρος*
378.26. μέμνησ' ἃ (μέμνησθ' ἃ A: corr. C)] μέμνησθ' α (σα written above)
379.7 λέγων] λέγω*
380.4 δεύει (δ'ὕει C εὕει A)] εὕει 8 κλαγγά] κλανὰ
381.1 βιβλίων] βίβλων
382.1 πατρῴαν (τὴν πατρῴαν A)] τὴν παροῦσαν*
385.14 ἴγδει] ἴγδη*
386.9 πισοῦ] πισσοῦ
387.27 συναγαγὼν] συναγὼν

X.

II 397.12 Καύκωνος (καυκωνου A: corr. C)] καύκωνος (ου written above) 13 Ἀστυδαμείας (ἀστυδαμίας A:corr. C)] om.*
398.14 Σαρδανάπαλλος] σαρδανάπαλος*
400.5 εὖ οὔτ' ἂν] εὖ τ' ἂν 12 ἥβῃ] ἄβη
401.28 Ξενοφάνης] ξενοφῶν
403.2 γοῦν] οὖν* 21 ἄρτους (αὐτοὺς A)] αὐτὸς* 23 καλῶν (καλὸν A)] καλὸν*

404. 15 *Χαιρίππου] χαρίππου* 20 *ταμεῖον] ταμεῖον**

407. 2 *τροχάζω] τροχάζω*[σω]* 9 *ἀνδρείαν] ἀνδρίαν** 26 *Βοιωτόν] βοιώτιον**

408. 11 *Θήβας] θήβαζ**

410. 1 *μισήσαντες] μισάντες*

411. 5 *Βόκχοριν] βόκχωριν** *Νεόχαβιν] νεόχαμιν*[β]*

412. 16 *ἑστιαθεὶς] ἑστισθεὶς*

413. 7 *παραγινομένους] παραγενομένους**

414. 5 *δημόκοινος (δημόνικος A)] μηνέδημος** *ἐπεχόρευε (ἐπεχώρευε A ἐξεχόρευσε C)] ἐχεχόρευσεν* 9 *ὁ σωφρονιστὴς] ὁ σωροι*[στ`] 26 *Ἀρίδεικες (ἀρίδικες A)] ἀρίδικες**

416. 10 *ἠκονημένα (ἠκονημένοι AC)] ἠκονημένοι*[α*!]

417. 10 *οὐ δεῖν] οὐδὲν*

418. 11 *πήρᾳ] πέτρα* 20 *ἐπερράπισε] ἐπερράπησε* 22 *ἄρτους] ἄρτον**

419. 2 *εἰπούσης] ὑπούσης* 23—420. 8 *om.* (*habet C contracta*)

420. 12 *παρεστᾶσιν κρῆναι] παρεστον αἱ κρῆναι**

421. 15 *ζέσεως] λέξεως*

423. 7 *εὐωνέστερον] εὐωρέστερον* 9 *ῥαδιεστέραν τὴν πόλιν] ῥαδιεστέρας πόλεις*

427. 24 *Παλαμήδην (παλαμήδης C)] παλαμήδην*

431. 6 *ἐς] εἰς** 19 *χεῖράς τε] δεῖ ὅτε** 24 *ὑπερβάλλῃ (ὑπερβάλῃ A)] ὑπερβάλοι**

432. 1 *νήφοσι] νήφουσι**

434. 20 *παρεγίνεθ' (προσεγίνεθ' C)] προσγίνεθ'**

435. 3 *δοκοῦντ' ἔστω (δοκοῦντεστ' AC)] δοκοῦντ' ἐστὶν (δοκούντι C)* 26 *ἦρος] εἶαρος (ἔαρος C)*

436. 2 *κέρνατε (κιρνᾶτε A)] κιρνᾶτε (κιρνᾶται C)* *τῶ μελιαδέος] τοῦ μελιηδέος** 3 *κρατῆρα] κρατῆρος**

437. 16 *ὑδαρῆ (ὑδαρην A)] ὑδαρῆ*[ην]* 17 *πίῃ] ποίη*

439. 12 *δρᾷς] δρᾶν* 20 *ἔμφρονα] ἔμφρονας*[α]* 22 *γεννώμενον] γινόμενον**

440. 21 *τὸν] om.* 22 *ἑσμὸν] ἐσμὲν*

442. 1 *Εὐσεβίης (εὐσεβείης A: corr. C)] εὐσεβείης** 9 *ἀμέτροισι] ἀμετρίοισι* 19 *ἡρμήνευκεν] ἡρμήνευσεν**

443. 8 *ἀμυχθείς] ευμυχθεὶς*[α:] *(εὐμυχθεὶς C)*

444. 23 *ἐξέπιον (ἔπιον A)] ἔπιον** 24 *τοῦ βασιλέως πέπωκας (πέπωκας τοῦ βασ. A)] πέπωκας τοῦ βασιλέως**

446. 1 *τὴν] om.* 14 *ἐξεβοήθει] ἐξεβοήθη*[ει] *(ἐξεωήθει C)* 25 *περὶ] τε*

447.6 κυβεύοντος] κυβέοντος 26 ἐπιβιώσεσθαι (βιώσεσθαι A βόσεσθαι C)] βιώσεσθαι
448.10 οἰνοφλυγίαν] οἰνοφλογίαν 17 πολιτείαις] πολιτίαις
449.16 Χώνη — 17 στόματι om. (habet C) 26 Τελέου] τέλβου
450.16 ἐπεβίωσε (ἐβίωσε A)] ἐβίωσε*
451.5 παυσαμένους] παυσαμένου* 6 ἐστεφάνωντο] ἐστεφανώσαντο*
452.20 Λακύδης] λακύκης
454.17 κερατίου (κεραμίου AC)] κεραμείου*
455.23 γοῦν] οὖν*
456.6 μέθαις] μεθύειν αὕτη (αὐτὴ A)] αὐτὴ (αὐτὸ C) 9 τῶν] τῶν δ'
458.4 τέκνον] τεκένον 22 οἰκίαν] οἰκείαν*
459.18 καὶ] γὰρ
461.22 Φιγαλεῖς] φηγαλεῖς*
462.4 λιποτακτοῦντες] λειποτακτοῦντες 22 τοιαύτη (τοίη A οἵη C)] τοίη
464.3 τὴν ἀκρασίαν] τὰς ἀκρασίας *
465.24 ἐγκεχυμένος] ἐκκεχυμένος* 26 πῶμα] πόμα (passim)
466.2 οὐδαμοῦ] οὐδαμῶς*
471.7 πίει (πίεῖ A) πιῇ*
473.9 ὑποχθόνιον (ὑποχθονίων AC)] ὑποχθόνιον (casu opinor) 16 τοῦ — 17 φύσιν om. (habet C)
476.10 ῥύμαισι (ρυμασι AC)] ρήμασι 18 ἐγκαθειμένον (ἐγκαθήμενον AC)] ἐγκαθήμενος struct. mut.* 25 νυμφαίαν (νυνφαιαν A)] φαιὰν*
477.12 θεοῦ] θεοῖς* 22 ἄλλοτε (ἄλλοτει A ἄλλοτι C)] ἀλλοπε:

α
478.4 ἀττελεβόφθαλμος] ἀττελεβόφθαλμος 10 δάκνων] δάκνει* 12 κούφως] κοῦφον*

οις
479.23 αὐτῆς] αὐτῆς*
480.25 τὰν δευτέραν] τὰς δευτέρας

κ
481.2 ὅ τι ἄν] ὅ, τι τ' ἂν 11 κύρβιν] κύρβιν (κύρκιν C) 14 κύρβιν] κύρκιν*
482.14 ἑτέραν] ἑταίραν 22 Ἀπολλωνίῳ] ἀπολλωνείω*
483.27 χοίνικα (χοίνικος C)] χοίνικα
484.23 καταρραίνειν (καταραίειν C)] καταρραίειν
485.7 οὐθεὶς] οὐδεὶς*
487.17 εἱλιγμένος] εἱλισμένος
488.16 εἶπον (εἶπ'ὁ A)] εἶφ'ὁ*
489.2 ἡγεμονικοὺς] ἡγουμενικοὺς 11 ἀποδώσει] ἀποτελέσεις in mg. ἀποδώσει

490. 11 γενόμαν] γενόμην*
491. 14 ἐρετμοῖς] ἐρεθισμοῖς in mg. ἐρετμοῖς 21 γίνονται] (γείνονται A: cor. C)] $\overset{\varepsilon\iota}{\gamma\acute{\iota}}$νονται 23 γυίοισιν] γύοισιν* ἀφαυρότατον] ἀφαυρότερον*
492. 3 Διωνύσοιο (διονύσοιο A: corr. C)] διονύσοιο*
493. 2 κρήνη] κλίνης struct. mut.
494. 7 συνδυασμῶν (συνδιασμῶν C: συνδυασμένων A)] συνδυασμῶν
497. 23 χεῖρε] χέρε*
498. 2 Φιλοθύτην] φιλοθήτην

Appendix II.

Ad Kaibelianae editionis apparatum criticum corrigendum e cod. Laur. petita symbola.

I.

I 7.4 *οὐδὲ τοῖς λαμπροῖσι (οὐχὶ δὲ τοῖς λαμπροῖς CE)] οὐχὶ δὲ τοῖς λαμπροῖσι*

16.6 *διαφέρει (ἀντιφέρει E, sed statim corr.)] ἀντιφ* (superscr. *δια αN*)

19.23 *⟨ὀπτ' ἐν χερσὶν ἑλών⟩, (ὄπτ'-ἑλών add. Suid)] ὀπτὰ inest*

22.3 *παρακελεύεται συνεχῶς τοῦτο ποιεῖν (παρακελεύεται-ποιεῖν om. E)] περικελεύεται τὸ συνεχῶς τοῦ ποιεῖν in mg. add. E col. rubr.* 26 *σιτίων (σιτίων E: σίτων C)] σίτων**

46.10 *ἔμελε (ἔμελλε CE)] ἔμελλε (i. e. ἔμελε)*

50.4 *χαρακῖται (χαρακεῖται C)] χαρακεῖται**

52.15 *σάτυρος — 17 ἀνακειμένῳ om. E] σάτυρος — ἡρακλεῖ om. (ἀνακειμένω inest)*

54.3 *ἔτι-βίου om. E, recte opinor] ἔτι περὶ τοῦ τῶν ἡρώων βίου in mg. add. E col. rubr.*

55.18 *καὶ τοῖς κακοχυμοτάτοις (καὶ ἐγκακοχυμοτάτοις C καὶ κακοχυμοτάτοις E)] καὶ κακοχυμωτάτοις*

56.7 *ἀποκρούεται ἀποκρύεσθαι E superscr. τ (i. e. ἀποκρύεται) ἀποκρύψαι C)] ἀποκρύεσθαι* (superscr. *στ*)

58.13 *δύναμιν τε (δύναμιν δὲ C)] δύναμιν δὲ (δ. τε C)*

61.2 *ὁ Σπωλητῖνος οἶνος . . . καὶ πινόμενος (ὁ σπολητῖνος δὲ καὶ πινόμενος οἶνος E)] ὁ σπολητῖνος δὲ καὶ πινόμενος* (superscr. *β*) *οἶνος* (superscr. *α*)

76.14 *καὶ ὁ (καὶ ὁ E: ὁ καὶ C)] ὁ καὶ ὁ*

79.18—21 *de hoc loco Kaibelius nihil annotavit] Ἄλεξις—ἐφθήν om.*

II.

I 81.11 *ἔφυ— 12 τὸν αὐτοῦ om. E] inest.*

83.21 *ἐκ μὲν θυσίας θοίνα . . ., ἐκ δὲ θοίνας πόσις ἐγένετο (ἐκ μὲν θυσίας θοίνη post ἐγένετο (v. 22) E)] ἐκ δὲ θοίνης,* (superscr. *β*) *πόσις ἐγένετο, ἐκ μὲν* (superscr. *α*) *θυσίας, θοίνη*

85. 11 *ἀπανθήσαντα δὲ (ἀπανθῆ(ι C)σαι πάλιν CE)] ἀπανθοῦσαι*
91. 1 *φιλολόγους πάντας (πιλοπότας πάντας E)] πιλοπότους π.*
101. 5 *Καππαδοκίαν (καππαδοκίην E)] καππαδόκην*
104. 22 *Χοάσπεω (χοάσπεος C χοάσπου E)] χοάσπεος (χοάσπου C)*
105. 23 *ὑγιείας (ὑγείας C)] ὑγείας**
112. 10 *Πυθοῖ (πυσοῖ E)] πυθοῖ (πυσοῖ C)*
115. 2 *τί μὰν (τίμανον CE)] τίμανὸν**
124. 11 *(ἀμυγδαλᾶς Schw: ἀμυγδα* (suprascr. λ'~) *CE)] ἀμυγδαλ* (suprascr. ῆ) *(η colore rubr.)*
127. 11 *Ἀγέλοχος (ἀγέλοχος E (in mg. ἡγέλοχος) C (supercsr. ἡ)] ἀγέλοχος** (suprascr. η)
128. 18 *μάζης μικρᾶς (μάζης μιᾶς E)] μάξης* (suprascr. ζ) *μιᾶς, in mg. μάξης μικρᾶς*
136. 10 *καταλέγοντες (καταλέγει E)] καταλέγοντες**
142. 19 *πνιξεῖσθε (πνιξεῖσθαι C)] πνιξεῖσθαι**
146. 6 *Νηρηίδος (νηριίδος CE)] νηρηίδος*
148. 18 *ἀνταλλάσσομαι (ἀνταλλάσσονται CE)] ἀνταλλάσσομαι**
153. 6 *ΣΠΙΝΟΙ (σπῖνοι C πῖνοι E, sed in mg. σπίνοι] σπῖνοι, in mg. σπίνοι*
161. 4 *περιέρχεται (περιέχεται C περιέρχετο E)] περιέχετο*

III.

I 182. 5 *(Ἀνδροτίωνα K: δωρίωνα ACE)] δωρίων struct. mut.**
183. 8 *Φερεκράτης δὲ (καὶ φερεκράτης δε CE)] καὶ φερεκλείδης δὲ*
191. 11 *Διωνύσοιο φυλάσσων (διονύσοιο φέρουσα A)] διονύσοιο φέρουσα*
194. 1 *διειργασμένας (διειργασμένον A)] διειργασμένον**
195. 11 *ῥόαι· ὡς (ῥόαι γ'ως A ρόας ὡς CE] ρόαι ὡς*
198. 22 *λεπάδας (λεπίδας A: corr. Mus)] λεπάδας**
199. 4 *μέ τις (μέγας pro μέ τις CE fort. recte)] μέγας* (suprascr. στ) 16 *κοχλιῶδες (κογχῶδες A: corr. Schw)] κογχῶδες**
203. 18 *πολυτροφώτεραι (πολυτροφωτέροις C (non E, ubi πολυτροφωτερ ||| in ras)] πολυτροφωτέραι*
205. 2 *ἀφιᾶσι (ἀφίησι A et Arist.: corr. Dobr)] ἀφίηφι** 6 *εἰς δὲ ταὐτὸ (εἰς δὲ τοῦτο A)] εἰς δὲ τοῦτο** 12 *(μικρὸν vel καὶ μικρὸν Arist. codd: μικρῷ A)] μικρῷ** 16 *προσβόρροις (πρὸς βορροῖς A)] προσβόροις**
207. 24 *ἁκαλὴ (ἁπαλὴ A: corr. K)] ἁπαλὴ**
210. 23 *ἀφέω (ἀφέω A: ἀφέρω ex ἀφέω corr. C ἀφέρω ex ἀφήσω corr. E)] ἀφέρω (non ex ἀφήσω corr.)*

232.26 *τῶν δὲ Συρακοσίων τούτων (τῶν δὲ συρη̣̇ (sic) τούτων CE)] τῶν δὲ συρα̣̇ Κ⌈ (sic)*
245.21 *ὄψεται (ἄψεται Naber (ὄτεται CE)] ὄψεται**
251.9 *(... λειπόμενος CE ...)] λειπομένοις**
252.17 *et 18 ἀπανθρακίδος (17 ἐπανθρακίδος et 18 ἐπανθρακίς CE (altero loco ἀπ. superscr. ε E)] 17 om. 18 ἀπανθρακὶς* (ε superscr.)
253.15 *ὁ κωμῳδιοποιὸς (ὁ κωμικὸς CE)] ὁ κωμοδοπιος* (οι superscr.)
254.22 *τοῦ δὲ ΚΟΛΛΥΡΑΣ (τῆς δὲ ACE)] τῆς κολύρας δὲ**
259.9 *σκληρᾶς (σκηρᾶς (mendo notato CE) ACE)] σκηρᾶς mendo non not.*
261.14 *τὸν ΣΗΣΑΜΙΤΗΝ (τὸν σαμίτην ACE)] καὶ σαμίτης struct. mut.**
262.24 *τε ἄρτους (δὲ ἄρτους CE)] δὲ ἄρτοι struct. mut.**
263.8 *δὲ καρδαμάλην (καὶ καρδαμύλην CE)] καὶ καρδαμύλη**
270.18 *χελλαρίην (χελλάρην ACE)] χελλάρης struct. mut.**
272.17 *σαργανίσιν (σαργανοισιν A: corr Pors)] σαργάνοισιν**
278.19 *ἀστ⟨άνδασ ἢ ἀγγ⟩άρους (ἀστάρους ACE)] ἀστάκους*
281.5 *πέττειν τινὰ (τινὰ πέττειν A: corr. Cas)] τινὰ πέττε*
284.17 *Δῶρι (δωρίων CE)] δωρίων in mg. δ͞ωρί*

XI.

III 17.19 *ὁλκῆς (ὁλκοῖς A: corr. Wil) ὁλκοῖς, A deest*
20.14 *ἄλλα· ἀπὸ (ἄλλ' ἀπὸ A: corr. Wil)] ἀλλ' ἀπὸ,* A deest
20.15 *ἐπαγκυλοῦν (ἀπαγκυλοῦν A: corr. K)] ἀπαγκυλοῦν, A deest*
26.20 *τὸ δὲ ῥῶ (τὸ δὲ ρ̄̔ A: corr. E)] τὸ δὲ ρ̄*
28.15 *Κυρηναῖοι (κυριναῖοι A: corr. E)] κυριναῖοι**
43.22 *ἄνωθεν νευούσας (ἄνω συννευούσας AE)] ἄνω συννευούσας**
45.1 *ποτηρίου τι γένος (τι εἶδος E)] εἶδος ποτηρίου**
45.15 *Πάμφιλος δὲ τὸ ποτήριον .. (τὸ ποτήριον ... A Πάμφιλος μόνην τὴν ... E)] πάμφιλος δε μόνην**
66.20 *(post μεγάλα ... sic pergit E: εἴρηται)] εὕρηται**
87.16 *ἀπὸ τοῦ μέσου ἐξελόντες τὸ γέρων τάξομεν (nihil nisi ἀπὸ τοῦ μέσου ἐξελόντες E)] ἀπὸ τοῦ μέσου ἐξελὼν**
88.15 *Ἀπολλωνίου (ἀπόλλωνος A: corr. Lehrs)] ἀπόλλωνος**
92.23 *ἀλφίτων (ἄλφιτον A ἄλφιτα E)] ἄλφειτα*
103.22 *Σκύφον (σκύθον A)] σκύθον**
105.4 *χαλκίον (χάλκεον A)] χάλκεον**
108.6 *προσπεπωκώς (προσπεπτωκώς E)] προπεπωκώς**
117.2 *Ἀλεξαμενόν (ἀλεξάμενον A: corr. E)] om.**
124.22 *ἀπεσφάγη (ἐπεσφάγη AE: corr. Nauck)] ἀπεσφάγη**

XII.

III 130. 20 *καὶ τὰς φύσεις (καὶ (ante τὰς) om. E.)] καὶ τὰς φύσεις om.**

135. 13 *ἐφ' ἵππον (ἐφ' ἵππου AE)] ἐφ' ἵππον**

136. 1 *διδοὺς ἆθλα (ἆθλον διδόσθαι E oratione obliqua)] διδόσθαι ἆθλον**

138. 7 *Ἀδραμύτην (ἀνδραμύτην A: corr. Cas)] ἀνδραμύτον**

141. 22 *ἐν τοῖς βασιλείοις (τοῖς βαλανείοις E)] ἐν βαλανείοις**

145. 12 *ὁ Τίμαιος (ὁ τίμων AE)] τίμων (ὁ om.)** 15 *Μασσανάσσης (μασανάσσης E, item v. 19 AE)] v. 15 μασανάσσης v. 19 ὁ μαυρούσιος pro ὁ μασσανάσσης**

146. 10 *δ' ἔξωθεν (δ' ἔωθεν E)] δὲ ἔξωθεν* (ἔωθεν)*

147. 18 *τοὺς πότους (τοὺς ποταμοὺς A: corr. Mus)] τοὺς ποταμούς**

149. 23 *ὀρχησμὸν (ὀρχισμὸν A: corr. Mus)] ὀρκησμὸν*

153. 14 *ἱερὰ σκηνοποιησάμενοι (ἱερὰ καὶ σκην. E)] καὶ σκην. (ἱερὰ om.)**

155. 2 *ὕστερον δ' ὑπὸ Κολοφωνίων (ὕστερον δ' οἱ Κολοφώνιοι E)] ὕστερον δὲ Κολοφώνιοι (οἱ om.)**

163. 24 *τούτῳ (τούτων A)] τούτων**

164. 14 *ὡς οἰκητηρίοις ἐνδιαιτώμενοι (ὡς ἐν οἰκητηρίοις διαιτώμενοι AE)] ἐν οἰκητηρίοις διαιτᾶθαι**

167. 10 *ἑκατόμπεδον (ἑκατόμπεδον E ἑκατόνπεδον A)] ἑκατόμποδον**

170. 9 *εἶχε χρυσίου πόντον τάλαντα πολλῷ (χρυσίου τάλαντα πολλῷ E)] χρυσίου τάλαντα εἶχε πολλῶ**

171. 2 *χὠκόσ' ἠράσθην (χωκόσσ' ἐράσθην A: corr. Naeke)] χ)(ω κοσσ' ἐράσθην**

174. 4 *κατέλειπεν (κατέλιπεν AE: corr. Cob.)] κατέλειπε**

175. 10 *(καθίστα Mein: ἐφίστα A)] ἐφίστα**

177. 10 *ψιλὸν περὶ . . . (ψιλὸν ἔχων περὶ . . . E)] ψιλὸν μὲν ἔχων περὶ . . .**

192. 6 *στενωπή (στενή AE)] στενὴν struct. mut.** 17 *κατασκευάσασθαι (κατεσκεύαζεν E)] κατεσκεύαζεν* (σ)

202. 17 *παρέργου (παρέργωι AE)] παρερ˹ʹ* 20 *(τοὺς Μήδων K: τῶν Μήδων AE)] μήδων (τοὺς vel τῶν om.)**

209. 16 *σχεδὸν ρ' (σχεδὸν π̄ AE)] σχεδὸν ὀγδοήκοντα**

213. 5 *δ' ἐπεδεδώκει (δ' ἐκδεδώκει E)] δὲ ἐκδεδώκει*

215. 21 *τρυγῳδῶν (τραγῳδῶν AE)] τραγωδὸν struct. mut.*

223. 7 *φιλονικήσασαί (φιλονεικήσασαι A)] φιλονεικήσασαι*

XIII.

232. 20 δεύτερος (δεύτερον AE)] δευτέραν*
245. 10 (γλυκέων Jac: γλαυκεων A)] γλαυκέων* 23 τῶν προτέρων (τῶν πρώτων A)] τῶν πρώτων*
250. 11 Πανσίαν (πανσανίαν AE:)] πανσανίας struct. mut.*
254. 20 στέρν' ἀπημφιεσμένας (στερμνατ' ἠμφιεσμένας A)] στέρνατ' ἠμφιεσμένας*
262. 12 Ἑταιρίδεια (ἑταιρίδια E)] ἑταιρίδια (ει, supra) (ἑταιρείδια C)
263. 25 (θεραπείας Dem: παλλακείας A)] παλλακείας*
267. 25 Ὁμάρτη (ὁμάρτη A)] ὁμάρτη* 26 Ὀδάτις (ὄδατις A)] ὄδατις*
274. 5 τοῦ Μακεδόνας αὐξήσαντος (τοῦ Μακεδόνος AE: corr. Madvig)] ὁ μακεδὼν struct. mut.*
275. 15 (δ' K: τε AE)] τ'*
281. 14 ἀνάγωγος ὢν δὲ καὶ βάναυσος (ἀνάγωγος δ' ὢν δὴ A)] ανάγωγος ὢν και β.*
285. 5 μοι τέτταρας (μοί τις τετταρας E)] μοί τις τεσσαρας*
288. 16 λαβέ (λάβε A)] λάβε*
290. 20 ἐπερωτήσαντος δὲ (ἐρομένου δὲ E)] ἐρωμένου δὲ*
291. 18 κληθῆναι (ἐπικληθῆναι E)] ἐπεκλήθη struct. mut.*
306. 21 δἰ αὐτὸν (δἰ αὐτὸ AE] δἰ ἀρίσταρχον struct. mut.*
324. 4 προπόσεις (πρόποσις AE)] πρόποσιν (s in ν mut.)*
335. 14 γυναιξὶ (γυναικὶ A: corr. Mein)] γυναικὶ
344. 10 καταγαγοῦσαν (κατάγουσαν AE)] κατάγουσα struct. mut.*

XIV.

354. 11 οἶκοι (οἴκωι A: corr. Mein)] οἴκω
356. 11 Γένθιον (γενιον AE sed in E supra Vers. τ, infra ν additum)] γέν^τιον (^τ add. m. 2)
360. 9 ἔρριψέν θ' (ἔρριψέ τε A ἔρριψ' E)] ἔρρι (ψ supra) (ἔρριψειν C)
363. 22 σικιννοτύρβη (σικυννοτύρβη AE)] σικιννοτύρβη*
368. 16 ἰωνικολόγος (ἰωνικὸς λόγος AE)] ἰωνικῶ λόγω*
372. 8 ἐσφυδωμένος (ἐσφυρωμένος A: corr. Mein)] ἐσφυρωμένος*
374. 18 ῥιπίσμασιν (ῥαπίσμασιν A: corr. Abresch)] ῥαπίσμασιν*
375. 18 Εὔπολις (εὔβουλος E (non Eust. 1422. 53)] εὔπολις*
379. 16 (σκολιὰ Cas: σκαιὰ A)] σκαιὰ*
386. 4 δ' ὅτι K: δ' εἰ A)] εἰ (δ' om.)*
389. 23 καλαθίσκος (καλαθισμός A: corr. Meursius)] καλαθισμός*
392. 4 καὶ παιωνίσωσιν (...καὶ παιωνίζουσι E)] καὶ παιανίζουσι*
411. 21 Σάκαια (σακέαν AE)] σακέα struct. mut.* 25 ζωγάνην (ζογάνην E)] ζογάνης struct. mut.

412.12 *ἀπαγγεῖλαι (ἀναγγεῖλαι A: corr. Mein.)] ἀνήγγειλέ τις** 15 *ὁρμῆσαν τὸ τῆς (ὁρμήσαντος τῆς A ὁρμῆσαι τὸ τῆς E)] ὁρμῆσαν τὸ τῆς**
414.12 *ἀμύγδαλα (ἀμυγδαλαῖ A: corr. II 52)] ἀμυγδαλαί**
420.14 *ἐφήμεροι (ἐφημέριοι A: corr. Mein)] ἐφημέριοι**
430.20 *παραγενομένου (παραγινομένου AE)] om.**
436.24 *ἔγχλωρον (ἔνχλωρον A)] ἔστι χλωρόν**
442.21 *δ' ὢν (δ' ἦν E)] ἦν δὲ (v. 20 ante τῶν)**
443.8 *ἕως (ὡς A) ὡς* αὐτῷ (αὐτῶν A: corr. Mus)] αὐτῶν** 20 *χελιδονείοις (χελιδονίοις A χελιδονίαις E)] χελιδονίοις**
449.18 *ταῶς (ταῶς A)] ταὼς**
450.17 *ἔχοντες (ἔχοντος A: corr. Wil)] ἔχοντος** 21 *ὀρνιθίοις (ὀρνιθείοις E)] ὀρνιθειοις* (ι' supra ει)
453.2 *ΣΙΤΕΥΤΩΝ δὲ (σιτιστῶν δὲ AE)] σιτιστῶν (δὲ om.)**
458.21 *ὧν⟨ἂν⟩ λέγῃ (ὧν λέγει A)] ὧν λέγει**
462.1 *κρέας. ὡς δ' (κρέα. ἴσως δ' A: κρέας Pors ὡς Cas.)] κρέα. ἴσως δ'** 3 *αὑτοὺς μὲν (εἶτ' αὐτοὺς μὲν E)] εἶθ' αὑτοὺς μὲν*
468.21 *κωμῳδιοποιῶν (κωμῳδιοποιὸν A: corr. Mus)] κωμικὸς struct. mut.**

XV.

487.9 *τὴν δ' (ταύτην δ' E)] ταύτην δὲ**
492.16 *ἔδει μὲν (ἐδέησεν AE)] ἐδέησαν**
517.8 *'πίκωμος (ἐπίκωπος A: corr. L Dind)] 'πίκωπος**
523.4 *Ἡροφίλειος (ἡροφίλιος A)] ἡρόφιλος**
529.5 *ἔλεγεν (ἔλεγον A: corr. στ)] ἔχεον* (λεγον supra)
530.2 *χρήσεως (χρίσεως A: corr. E)] χρησεως* (ϊ supra) *(χρήσεως C)*
532.17 *Ἰανοῦκλον (ἰανουκλον A)] ἰάνουκλον**
534.16 *ἀκράτου μὲν ὅσον (ἀκρατουμενος ὃν A, cf. II p. 38 d)] ἀκράτου μέρος**
536.4 *λάβοι· ἐνταῦθα γὰρ (λάβοιεν· ταῦτα γὰρ: corr. Cob)] λάβοιεν· τηνικαῦτα γὰρ**
541.21 *βίῳ, σᾶς πέρι (βιώσας (βίω σᾶς E) τε πέρι AE)] σᾶς τε πέρι (βίω om.)**
542.10 *θύγατρες (θυγατέρες AE: corr. Diog)] v. 10—11 om.**
545.6 *ἕκαστος — προσέχων (ἕκαστον — προσέχοντα E)] 543.24—545.8 om.**
546.10 *παντοχάρυβδιν (ποντοχάρυβδιν A: corr. Bergk)] ποντοχάρυβδιν**
548.21 *ὃ δὲ λοφνίδα (οἱ δὲ λοφνίαν AE)] ὅτι λοφνία struct. mut.**
559.12 *(ἔθος δὲ ἦν ἀναστᾶσι . . . E)] ὅτι ἔθος ἦν ἀναστᾶσι**

Appendix III.

Index nominum codici Laurentiano E praefixus.

Ἀρίστιππος
ἀμερίας
ἀρχέστρατος
ἀισχίνης
ἀνθεμόκριτος
ἀνάνιος
ἀρκεσίλας
ἀρχέλαος
ἀσπασία σωκράτους διδάσκαλος
ἀθηνίων
ἀισχρίων ὁ σάμιος
ἀρχύτας
ἀιλιανός
ἀριστείων
ἀριστοφῶν
ἀρκάδας
ἀρχίμηλος
ἄισωπος
ἀμφικτύων
ἀναξίλας
ἀνδροκύδης
ἀνίκητος
ἀριστόξενος
ἀνακρέων
ἄριστος

ἀγάθων
ἀναξιμένης ὁ λαμψακηνός
ἀλέξανδρος ὁ ἀιτωλὸς
ἀριδαῖος
ἀρχαγαθὸς
ἀνάχαρσις
ἄγις
ἀντιγένης

ἀρχιμήδης
ἀραρὼς
ἀπολλώνιος ὁ ῥόδιος
ἀλκμαίων
ἀδριανὸς
ἀνάξαρχος
ἀνταγόρας
ἀντιφάνης
ἀχαῖος
ἀριστοτέλης
ἀπολλόδωρος
ἀναξανδρίδης
ἀξιόμαχος
ἀπολλοφάνης
ἀλκμὰν
ἀλκέτας
ἄρατος

ἀριστοφάνης
ἀριστόβουλος
ἀμειψίας
ἀμύντας
ἄλεξις
ἀλέξανδρος
ἄμφις
ἄκατος
ἀρχέδικος
ἀπολλώνιος ἕτερος
ἀιθίωψ
ἄισχυλος
ἀλέξανδρος
ἀξιόνικος
ἄρχιππος
ἀνδροσθένης
ἀνδροτίων
ἀνδρογένης

ἀλεξαμένος ὁ τήιος
ἀντηνορίδης
ἀπίων ὁ γραμματικός
ἀμμώνιος
ἀνάξιππος
ἁιρήσιππος
ἀφρικανὸς

ἀρχίλοχος
ἀλκαῖος
ἄσιος
ἀθανάτιος
ἀκρίσιος
ἀθηναῖος
ἀρχύτας
ἀντίπατρος
ἀρκεσίλαος
ἀντίοχος
ἀλκιβιάδης
ἀξιόνικος
ἁρμόδιος
ἄγρων
ἀριστώνυμος
ἀξίοχος
ἀρχαῖος
ἀναρίτης
ἀλκισθένης
ἀμφικτύων
ἀμφίλας
ἀρτεμίδωρος
ἀνδρέας ὁ ἰατρὸς
ἀντιφῶν
ἀλέξανδρος

Βασιλίς
βοῖος

---

31 ἀλέξανδρος ἕτερος R

βακχυλείδης
βάτων ὁ κωμικός
βρομιάδης
βιόθεος
βρέννος
βλοσσύρας
βλεπαῖος
βυζαντιώτης
βρύσων
βοιδίων
βάιτων
βίων

Γενναῖος
γνώσιππος
γαληνὸς
γάστρων
γλαυκίδης
γλαῦκος
γρίφων
γρυλλίων
γνήσιππος
γύλιππος

Δαμόφιλος
δαμόξενος
δωρόθεος
δερκυθίδας
δρόμων
δρομέας
δίφιλος
διοκλῆς
δίδυμος
διόνυσος
διονύσιος
δημήτριος
δῶρις
δωρίων
δημάδης
διοκλείδης
δοῦρις
διόδωρος
διώξιππος
διαγόρας
δημοσθένης
δρομέας
δράκων

δρακοντίας
δημέας
δωσιάδης

δέρκυλος
δήλιος
δημόκριτος
δημοποίκιτος
δίων
δημοχάρης
διογένης
δημόξενος

Ἑρμῶναξ
ἐργίας ὁ ῥόδιος
ἐφεστρίδης
ἐπίχαρμος
ἔυπολις
ἐυάγρων
ἐυβουλος
ἐυμόλπις
ἐυριπίδης
ἕρμων
ἐυθύδημος
ἔφορος
ἐυρυσθένης
ἐυφορίων
ἐυφράνωρ
ἔυηνος

ἐπεκράτης
ἐρατοσθένης
ἐπίκουρος
ἐπιφανὴς
ἐριφύλης
ἕρμαιος
ἐρασίξενος
ἐρβαῖος
ἐυκλείδης
ἑκαταῖος
ἐλευθερίων
ἕρμιππος
ἔφιππος ὀλύνθιος
ἐπιγένης
ἔντιμος
ἐμπεδοκλῆς
ἐπιμενίδης

ἐριξίμαχος
ἐπαμινώνδας
ἐρασίστρατος
ἑλλάνικος
ἐπίγονος
ἐπαινετός
ἔκδικος
ἐπίνικος

ἐπίνικος
ἔυμηλος
ἑρμόδωρος
ἔυδοξος
ἔυφαντος
ἑρμιωνεὺς
ἔυστοχος

Ζωσίβιος
ζωπύρας
ζάλευκος
ζηνόδοτος
ζήνων

Ἡνίοχος
ἡλιόδωρος
ἡγήσανδρος
ἡριράνης
ἡδύλος ὁ σάμιος
ἡρακλῆς
ἡρακλείδης
ἡρώδης ὁ ἄττικός
ἡρόδοτος
ἡρακλέων
ἥλιος

ἡράκλειτος
ἡροδιανὸς
ἡρόδικος
ἡρακλεώτης
ἡρώντας
ἡσίοδος
ἡρόδωρος
ἡγισίλοχος

Θεαγένης
θρασύμαχος
θεόμανδρος

---

10 *ἐπίνικος* om R. 29 *δρώμων* R

θεοδέκτης
θουκυδίδης
θεόφιλος
θεόφραστος
θεόκριτος
θεόπομπος
θέογνις
θρασύλαος
θεόδωρος
θεμισθοκλῆς
θράσων
θεόλυτος ὁ μεθυμναῖος
θεμίσων ὁ κύπριος
θεοδότης

Ἴστρος
ἴων
ἱέρων
ἰσοκράτης
ἰωκάστη
ἴουλιος καῖσαρ
ἰσίδωρος
ἱερώνυμος ὁ θρὰξ
ἰατροκλῆς
ἱπποκράτης
ἱππόλοχος
ἱππόνακτος
ἱππίας
ἱππόνικος
ἱπποκλῆς
ἰδομενεύς
ἱππόνικος
ἴβυκος
ἵππαρχος
ἰφικράτης
ἱκέσιος
ἰόβας
ἰξίων

Κλέιδημος
κάτων
κόττας
κλέανδρος
κράτης
κρατῖνος
κτησίας
καλλίμαχος
κλείταρχος
κοιλιόδαμος
κριτίας
κόφυδος
κάλλιππος
κάναρος
κάλανος φιλόσοφος
κλεομένης
κρώβυλος
καρύστιος
καλλιμέδων
κόρυδος
κράντωρ
κλειτόμαχος
κλεάνθης
κύνουλκος
κτησιφών
καλλίξεινος
κριτόβουλος
καλλίας
κόνων
κλείσοφος
κυρηβίων
κτησικλῆς
καμβλήτης
κρίτων
κλέαρχος
κάυκων
καλλίστρατος
κλεοπτόλεμος
κλεισθένης
καστωρίων
κηφισόδωρος
καικίλιος
κλεοφάνης
κτησιβίων
κινησίας
κυρηναῖος ὁ μύνδιος
κλέων
καρύστιος
καρκῖνος

Λυκόφρων
λυσίας
λαμπροκλῆς
λυγγεὺς
λυσίμαχος
λάβαξ
λυκοῦργος ὁ λάκων
λάσος
λακύδης
λικίμνιος
λύσανδρος
λάμπων
λάχης
λάιος
λέων
λεβητοχάρης
λαρίσιος
λέυκουλλος
λάβδακος

Μενάλκας
μίθαικος
μίλων
μάγης
μεγακλείδης
μελάνθιος

μητρόδωρος
μνησίστρατος
μούκιος
μάτων σοφιστὴς
μύρων ὁ πριηνεὺς
μεταγένης
μυρλεανὸς
μυρτίλος
μνασέας
μάτρις
μυκερῖνος
μοιρὼ ἡ βυζαντία
μάλακος
μάτρων
μέναιχμος
μαρσύας
μνησίθεος
μένανδρος
μάγης ὁ κυρηναῖος
μυρωνίδης
μασόυριος
μάριος
μικίων ὁ πριηνεὺς
μνησίμαχος
μακαρεὺς

32 ἱππόνικος om. R.

μήτρας ὁ χῖος
μόλπις
μανδρογένης
μεγασθένης
μνασάλκης
μοσχίων
μανάσσης
μάχων ὁ κωμικός
μισγόλας
μενεκλῆς

Νικοτέλης
νικὼ ἡ σαμία
νικοχάρης
νίκανδρος
νικόστρατος
νικίας
νικράτης
νουμήνιος
νυμφόδωρος
νικοκρέων
ναυκρατίτης
νικάνωρ
νηρεὺς ὁ χῖος
νικόμαχος

νεοπτόλεμος ὁ παριανός
νεάνθης
νικόλαος ὁ δαμασκηνὸς
νικήτας
νικοσίας
νικοφῶν
νικαγόρας
νικόλαος

Ξέναρχος
ξάνθιππος κωμικός
ξάνθος ὁ λυδός

Ὀλοφέρνης
ὀνόμαος
ὅμηρος
ὀυλπιανός
ὀρφεύς
ὀυλπιόδωρος
ὀρθαγόρας
ὀρόβιος
ὀνόμαρχος
ὀρίας

Πρατίνας

πυθόνικος
πλάτων φιλόσοφος
πλάτων ἕτερος ἱστοριογράφος
πλάτων κωμικός
πανσίμαχος
πάνδαρος
πολύχαρμος
παμφυλίων
πυθιόνικος
πανσανίας
πόσσις ὁ μάγνης
πολύζηλος
πολυκράτης
πληθαγόρας
πραωκουρίδης
πάμφιλος
πολέμων
πτολεμαῖος
πρωτέας
πάτρας
πυργίων
περσαῖος
πολύευκτος
παπύριος
πίνδαρος

πολέμαρχος
πλόυταρχος
προταγωρίδης
προταγώρας
πυθαγόρας
πρώναξ
πρόξενος
ποσείδιππος
πυθόδηλος
πυθέας ὁ ἀρκὰς
προμαθίδης
πύρρων ὁ ἀρκὰς ἠλεῖος
πεισίστρατος
παρμένων ὁ βυζάντιος
πολύβιος
πολύκλειτος
πάραλος
παρθένιος
πέισανδρος
παρμενίων
περίανδρος
πομπίλιος
παγκράτης
πύθερμος
πολύοχρος

Ρωνάκης
ῥουτίλιος
ῥωμανός

Σιλανὸς ὁ ἀθηναῖος
στρατόνικος
σμικρῖνος
σώστρατος
σωσιφάης
σθένελος
σμινδυρίδης
στίλπων
στησίχορος
σωτάδης
σέυθης
σόφιλος
σιλῆνος
σάτυρος
στράτων
σιδώνιος
σπέυσιππος
σοφοκλῆς
στράττις
σκύλαξ
σωσικράτης

σωσιφάνης
σολεὺς
σιμάριστος
στρομβιχίδης
στίλπων
σαμώνιος
συνωρίδης

---

11 *πλάτων ὁ κ.* R 34 *νικόλαος ἕτερος* R 36 *πρωταγορίδης* R 37 *κωμικός* om. R.

σῆμος
σέλευκος
σαπφὼ
σέλιος
στράβων
σώφρων
σώπατρος
στέφανος
σωσίβιος
σιμωνίδης
σιληνὸς
σήλιος
σωσιάδης
σόφιλος
σόφιλος
σφαῖρος
σφοδρίας
σκυτῖνος ὁ τήιος

σώφρων ἀκαρνὰν

Τερψικλῆς
τέλβος
τηλαύγης
τηλεκλείδης
ταινίας
τιμαῖος
τιμοκράτης
τίμων
τηλέμαχος
τίμαιος
τρύφων
τιμοκλῆς ὁ κωμικός
τιθύμαλος
τιμόχαρος
τιγράνης
τιμοκλέων
τερψίων

τιμόθεος
τίτορμος
τιμαχίδας

Ὑπερίδης
ὑστάσπις

Φάραξ ὁ λάκων
φοίνιξ
φιλαινίς
φάων
φιλοκύδης
φάκας
φορμίων
φάυλος
φιλόχορος
φωκυλίδης
φίλιππος
φερεκιδης
φρύνιχος
φιλόμνηστος
φάλαικος
φιλέταιρος
φιλήτας
φιλιστίων
φώκας
φωκίων
φιλύλλιος
φαινίας
φιλήμων
φίλετρος
φιλοκλῆς

φιλέιδης
φερένικος
φεβρουάριος ὁ σοφιστὴς
φιλέας
φερεκλέιδης

φιλονίδης
φιρένικος
φιλοστέφανος
φάνιος
φανόκριτος
φανόδημος
φύλαρχος
φιλότιμος
φέιδιππος
φερεκράτης
φιλοκράτης
φιλόξενος
φιλοστεφανώ
φαίδιμος
φορμίων
φιλόχορος
φιλέταιρος

Χαριάδης
χειρίσοφος
χάριππος
χαμαιλέων
χρηαμὸς ὁ λοκρός
χαιρεφόων
χοιρύλος
χρύσιππος
χαρίδημος
χάρης
χιονίδης
χαβρίας
χαιρεφίλος
χίλων

Ψέλλιος
ψαμμίτιος

Ὠφελίων
ὦσις :

---

8 post Φάραξ ὁ λάκων habet R: φάραξ ἕτερος
ος
15 σόφιλος om. R
31 χαιρεφίλων R

Appendix IV.

Index locorum ab Eustathio ex Athenaei Epitoma exscriptorum.

I+II	1623. 38 A[1]	11 c	1432. 5	16 c	1483. 60 Auct
I		11 c	1782. 61	16 d	1612. 18 Auct
3 d	1454. 18	11 c	1791. 33 } A	16 f	1426. 11 D
3 de	1454. 22	11 c-e	1791. 37 }	-17 b	-28
3 e	1454. 20	11 d	242. 22	17 bc	1471. 60
3 f	1454. 23	11 e	1358. 4 Auct	17 cd	1828. 27
4 a	1471. 57	11 e	1432. 2	17 ef	1586. 37 A
4 c	1348. 61 D	11 e	1432. 4 Auct	18 a	1872. 57
4 d	1471. 5	11 e	1791. 28	18 b	1402. 43
4 e	1376. 42 Auct	11 e	1791. 51 A	18 b	1481 55 } A
5 c	1283. 33 Auct	11 e	1832. 58 Auct	18 c	1481. 55 }
5 d	1283. 31	11 e	1833. 4 Auct	18 c	1842. 18 Auct
6 f	1131. 19	11 e	1833. 7	18 f	1401. 39 Auct
7 c	868. 18	11 f	1401. 45	-19 a	
7 f-8 a	1828. 9	12 a	1401. 47	19 ab	1601. 40
8 a	1148. 36	12 bc	1359. 64 A	19 b	1601. 49 A
8 a	1148 36 Auct	12 cd	1401. 56 A	19 c	1467. 10 A
8 a	1148. 37	12 d	742. 36	19 d	1382. 40 A
8 c	1405. 51 A	12 d	1383. 34 A	19 e	1503. 30
8 f	1360 3	12 e	1401. 63 Auct	-20 a	
8 f-9 a	1724. 50 A	13 ab	1724. 55	20 a	1382. 40
9 a	1360. 4	13 cd	1084. 37	20 cd	864. 21
9 a	1360. 5	13 de	1402. 62 A	20 de	1942. 6
9 b	1360. 4	13 f-14 a	436. 22	20 e	1596. 29
9 b-c	1724. 51 A	14 a	749. 29	20 f	159[illegible]. 30
9 c	1360. 5	14 a	1606. 16	21 a	1942. 3 Auct
9 d	1348. 60 D	14 b-d	1466 63 A	21 bc	1916. 47 Auct
9 e	974. 60		-67. 10	21 c	1164. 35
9 f-10 a	872. 28	14 c	1598. 6 A	21 d	1164. 34 Auct
10 b	867. 40	14 e	1601. 52 A	22 a	1596. 24
10 c	1398. 1 A	14 f	1601. 51 A	22 b	1602 23 Auct
10 d	1449. 8	15 b	1601. 52 A	22 b	1602. 28
11 ab	1176. 11	15 c	1601. 55 A	22 c	1602. 22
11 b	331. 36 A	15 cd	1602. 15 A	22 c	1602. 26
11 b	1791. 30	15 de	1596. 12 Auct	22 d	1488. 60 D
11 c	242. 20		-21	22 e	1470. 61
11 c	1399. 19	16 b	1471. 18 D	22 e	1612. 13 Auct.

[1] Eos locos, quibus ipsius Athenaei nomen ab Eustathio additum est, littera A(thenaeus) aut D(ipnosophista) aut N(aucratita), eos autem, quibus Athenaei auctor nominatim appellatus est, Auct(or) signavi.

22 e	1632. 19	28 f	1598. 7	36 f	1449. 22
22 f	1612. 16 Auct	29 b	1449. 14 A	37 f	740. 8 A
23 a	890. 48 Auct	29 c	1449. 13 A	37 f	740. 12
23 b	1641. 5 Auct	29 c	1633. 52	38 a	740. 7 A
23 c	1404. 7 Auct	29 d	1445. 47	38 a	1146. 13
23 f	1178. 17 A	29 d	1445. 48 Auct	38 c	1816. 2
24 de	824. 35	29 e	1449. 9 A	38 e	1910. 17
24 c-e	1481. 57-62 A	29 e	1633. 51	38 f	1633. 9
24 f	867. 40	29 e	1633. 56	39 a	1205. 17 Auct
24 f	872. 36	29 f	840. 49	39 a	1632. 63 Auct
24 f	1360. 6	30 a	840. 48	39 b	1633. 10 Auct
25 a	1532. 40	30 a	903. 27 A	39 d	1062. 43
25 ab	1701. 10	30 b	242. 37 A	39 de	1198. 11
25 c	1360. 10	30 b-d	871. 19-24	40 d	892. 39
25 e	1360. 10	30 d	306. 8	41 d	1042. 1 A
25 e	1720. 29 Auct	30 d	306. 11	41 e	1263. 44
25 f	1422. 46-49 Auct	30 d	306. 12	41 e	1668. 5
26 a	1422. 50	30 e	1656. 62	41 f	1042. 2 A
26 ab	1449. 18-20 A	30 f	1633. 48 Auct	41 f	1499 59
26 b	862. 10	30 f	1770. 10	42 a	830. 14
26 b	862. 12	30 f	953. 31 Auct	42 e	830. 13
26 b	1449. 20 A	31 ab	1620. 46	42 e	830. 16
26 bc	1449. 21	31 b	1297 18 A	42 ef	336. 33
26 c	862. 11	31 c	1449. 12 Auct	43 a	336 35
26 c	1449. 21 A	31 c	1633. 51 Auct	43 a	336. 36
26 d	871. 33 D	31 d	871 24	43 c	343. 10
26 d	1449. 15 A	31 f	258. 38 A	43 c	1545. 52 Auct
26 e	871 32 D	31 f	287. 15 A	43 d	343. 4
27 c	871. 30	31 f	1633. 55 A	43 e	1263. 47
27 c	1449. 15 A	31 f-32 a	1449. 12 D	44 b	916. 36 Auct
27 de	1471. 62	32 b	1470. 63 D	44 b	916. 43
27 de	974. 53 Auct	32 b	1633. 49	44 e	916. 46
27 e	261. 5 D	32 c	1623. 38	45 b	1499. 62
27 e	1625. 20 A	32 c	1623. 56	45 c	1499. 61
27 f	728. 40	32 d	871. 35 D	46 e	916. 44
27 f	1483. 36 Auct	32 d	871. 35 D	47 a	916. 48
27 f	1582. 19 Auct	33 b	871. 28	47 a	947. 16 A
27 f	1569. 42	33 b	1573. 22	47 d	1163. 24
-28 a		33 bc	835. 2	48 b	1400. 11 A
28 a	542. 23	33 d	1623. 48 D	48 c	1071. 10
28 a	1280. 49 Auct	34 b	1635. 15 A	48 c	1400. 9 A
28 a	1404. 4 Auct	34 b	1733. 56	48 c	1400. 14 A
28 a	1569. 44	34 c	1623. 40	48 c	1570. 4 Auct
28 a	1822. 5 Auct	34 d	1623. 41	48 d	1471. 62
28 c	1167. 6	II		49 a	1398. 15 A* [2]
28 c	1167. 8 Auct	35 b	1077. 56 Auct	49 a	1398 20 Auct
28 c	1757. 59	35 c	640. 61	49 b	1072. 11
28 d	867. 44 Auct	35 c	640. 64 D	49 bc	740. 15
28 d	1499. 64	35 c	1077. 54 Auct	49 c	1398. 19 Auct
28 e	1623. 46 Auct	35 d	1770. 9 Auct	49 cd	1398. 17 Auct
28 e	1757. 57	36 b	1624. 33 N	49 f	211. 15

[2] Ubi asteriscum posui, Eustathius in errorem incidit.

49 f	917. 4	Auct
50 a	1963. 30	Auct
50 e	211. 13	
50 f	1657. 14	A
51 bc	872. 7	
51 c	211. 17	Auct
51 c	835. 11	
51 d	835. 9	
51 d	1254. 26	
51 e	835. 10	
51 f	835. 10	
52 f	1963. 48	Auct
53 b	1963. 46	
53 d	948. 49	
54 b	948. 49	
54 b	948. 50	
54 c	948. 50	
54 d	1863. 52	Auct
54 e	948. 40	Auct
54 f	948. 44	Auct
54 f	948. 46	
55 a	948. 41	
55 a	1572. 63	
55 b	948. 45	
55 b	948. 47	
55 c	1863. 58	
55 d	948. 33	
55 e	948. 33	Auct
55 f	1910. 42	
56 a	211 18	
56 d	664. 39	
56 d	1726. 7	
56 d	1963. 56	
56 d	1963. 59	
56 e	1220. 53	A
57 d	1485. 30	A
57 de	1686. 49	A
57 ef	1686. 40	Auct
58 a	1063. 40	A
58 a	1205. 56	
58 a	1321. 33	Auct
58 a	1686. 44	Auct
58 ab	1686. 43	Auct
58 d	1406. 57	A
59 e	864. 31	
60 ab	1348. 63	D
60 b	1017. 16	Auct
60 e	283. 13	
60 e	1017. 21	
61 a	1017. 20	Auct
61 c	1524. 51	A
61 f	1017. 17	
62 a	1017. 19	
62 c	283. 14	
62 e	899. 21	Auct
62 f	899. 17	Auct
62 f	1220. 59	
63 f	862. 43	
63 f	1283. 26	Auct
64 c	1094. 47	Auct
64 c	1053. 9	Auct
64 f	1934. 17	D
65 a	947. 9	
65 ab	1934. 18	D
65 b	1110. 55	Auct
65 b	1110. 55	Auct
65 b	1964. 23	Auct
65 d	1063. 40	A
65 f	1038. 24	Auct
65 f	757. 41	Auct
-66 a		
66 b	757. 46	
66 c	757. 46	
66 f	846. 9	
67 a	1500. 3	
67 a	1552. 30	Auct
67 b	1500. 2	
67 c	1148. 26	Auct
68 b	1148. 25	
68 b	1148. 26	
68 c	211. 15	
68 d	211. 14	
69 b	1283 30	
69 e	1283. 27	A
70 a	1822. 16	
70 c	1822. 16	Auct
70 cd	1822. 18	A
70 ef	1822. 24	
71 bc	1822. 25	
72 b	948. 35	A
III		
72 c	1616 48	A
72 c	999. 34	A
73 a	1616. 50	
73 e	1700. 2	Auct
74 b	1964. 22	
74 b	437. 16	
74 cd	1964. 10	
76 a	1910. 22	A
76 b	1964. 7	
76 c	653. 53	
76 c	1205. 5	
76 d	1205 2	Auct
76 e	653. 52	
76 e	1204. 63	A
76 f	1964. 8	A
77 d	225. 43	Auct
77 de	1964. 20	
77 e	1205. 4	
78 a-e	1964. 13	
80 e	1964. 18	
83 c	1572. 42	Auct
83 f	1572. 42	Auct*
85 c	1572. 40	Auct
87 f	1821. 54	
88 a	1485. 37	A
88 ab	1485. 36	Auct
88 c	1485. 46	Auct
89 a	1878. 58	Auct
89 a	1905. 37	Auct
90 a	1485. 43	
90 b	1485. 39	Auct
90 d	1485. 50	
91 d	1859. 36	A
93 a	1063. 41	A
93 b	759. 50	
93 b	853. 60	
93 c	853 50	
93 c	853. 53	
94 a	853. 56	
94 b	842. 53	
94 b	853. 49	Auct
94 f	842. 52	
94 f	1915 21	A
95 f	853. 33	
97 d	306. 15	
97 d	1165. 49	A
97 e	402. 12	
98 a	454. 38	
98 a	804. 50	
98 b	1479. 29	
98 b	1479. 31	
98 c	743. 56	
98 c	1093. 8	
98 e	944. 62	Auct
99 b	1479. 34	
99 d	1479. 32	
99 d	1944. 25	Auct
101 b	1506. 63	
101 d	773. 35	
101 e	652. 5	
105 b	1196. 15	
105 b	1196. 16	Auct
105 e	1220. 52	
106 a	1220. 48	
106 a	1220. 53	A
106 a	1220. 52	A
106 bc	1220. 51	
108 f	265. 30	

109 a	265. 33 A	135 ab	1382. 63 Auct	165 b	962. 2 A
109 b	265. 29	135 b	310. 28 Auct	165 e	1554. 2
109 f	265. 30	137 b	871. 40 Auct	167 ef	1533. 34 D
110 ab	1548. 3	137 c	261. 39 Auct	169 b	872 12 A
110 b	975. 49 A	138 c	759. 48 Auct	169 f	872. 14 A
110 bc	975. 51 Auct	139 b	1715. 2 Auct	170 e	1612. 28
110 e	975. 50	140 de	1714. 69 A	170 f	1402. 5
110 d	265. 32	141 d	1715 1	171 b	773. 40
110 d	280. 11	141 e	1714. 69 A	171 b	773. 42
110 d	1817. 60	143 c	1860. 44	171 b	1766. 43
111 b	951. 55	143 d	1860. 47	171 b	1874. 32
111 d	872. 10 A	143 d	1860. 49	171 b	1874. 33
111 d	1365. 19 D	144 f	1386. 51	171 c	1874. 32
111 f	280. 7 Auct	145 cd	1275. 31	171 f	773. 41 Auct
111 f	1258. 59 Auct	145 e	245. 27	172 c	1858. 53 A
113 d	1087. 63 D	145 ef	1285. 60 Auct	172 c	1858. 55
113 f	1058. 11 Auct	146 cd	740. 22 A	172 d	228. 46 A
114 a	772. 24	146 f	1388. 64 Auct	172 f	1887. 57
114 d	1817. 60	148 cd	776. 28	173 a	773. 41
114 f	743. 15 A	149 c	1887. 52	173 a	773. 43
114 f	1018. 16 A	150 e	1533. 56 A	173 d	1560. 17
114 f	1414. 30	151 f	1629. 62 Auct	173 f	1413. 21 A
115 a	838. 52 Auct	152 c	871. 54	174 b	1157. 46 } A
115 a	1018. 15 A	152 f	1494. 42 D	174 c	1157. 47 }
115 d	866. 20	152 f	1837. 27	174 f	1157. 40 Auct
116 f	1163. 29	153 c	750. 42 A	175 e	1157. 37
122 bc	752. 31 Auct	153 c	1391. 19 D	175 e	1157. 40
122 d	1422. 51 Auct	153 e	916. 35 Auct	176 c	1157. 39
122 d	1422. 52 Auct	154 b	1324. 50 Auct	176 c	1157. 44
122 f	881. 22 Auct	154 c	1837. 29 A	177 b	1413. 18
123 d	866. 24	155 b	957. 43	177 c	247. 11 A
124 c	866. 23	155 b	1349. 24	180 c-e	1480. 15 } A
125 d	1817. 34 A	155 c	957. 45	180 e	1480. 26 }
125 e	1817. 37	155 c	1302. 24	181 b	1166. 47
126 a	1817. 36	155 c	1385. 24	182 d	1157. 39
126 c	1859. 42	156 e	1402. 45	182 de	1157. 44
126 e	1368. 52	157 b	868. 14 Auct	182 e	1157. 44
IV		157 b	1572. 53*	182 e	1157. 45 Auct
129 c	1552. 25	157 e	833. 19	182 f	1157. 50 A
129 f	1835. 20	157 e	868. 8	182 f	1158 6
129 f	1835. 23	158 c	1572. 50	183 f	1157. 51 A
130 a	1427. 25	158 cd	1572. 51	-84 a	
130 a	1554. 14	159 c	998. 26	184 f	1479. 27 Auct
130 e	245. 24 Auct	160 e	1294. 22	V	
131 b	1835. 19	160 b	280. 6 Auct	185 c	1399. 25 A
132 a	261. 38	161 a	1863. 56	186 d	868. 12
132 e	749. 1	161 e	1553. 28 A	187 a	1275. 60
133 bc	1282 40 Auct	162 cd	953. 34	188 c	964. 56 A
134 b	159. 42 Auct	162 ef	1404. 10	188 f	1483. 40 A
134 b	892. 46	162 f	1404. 2 D	-89 a	
134 c	1770. 6 Auct	164 a	1404. 13 Auct	189 b	1483. 45 }
134 d	1382. 60 Auct	164 e	1157. 54	189 cd	1483. 52 }
134 ef	1382. 62 Auct	165 a	1901. 60	189 e	1483. 48 } A

190 de	1489. 22 A	221 a	1635. 7 Auct	256 d	1669. 33 D
190 f	1493. 17 } A	221 b	1704. 32 A	258 a	1503. 38 A
191 b-c	1493. 21 }	222 a	1077. 24 Auct	258 b	952. 52 D
191 d	1471. 41 }	VI		258 f	1598. 30
191 e	1471. 39 } A	223 b	1678. 47 Auct	259 a	1766. 6
191 f	1490. 37 Auct	223 b	1841 14 A	260 e	1798. 23 D
192 c-e	1597. 43 D	223 d	1434. 61 A	261 d	1836 57
192 e	1400. 23 A	224 b	867. 58	261 de	1839 48 A
192 ef	1482. 3 A	224 b	1131. 26	262 a	1230. 2
193 a	1833. 7	225 e	1179 36 A	262 a	1817. 63
193 b	1832. 53	228 b	867. 60	262 cd	1885. 36 A
193 b	1833. 5	228 c	1862. 18	263 a	1885. 30
193 c	998. 21	229 a	1290. 43 Auct*	263 b	1885. 29 A
193 c	1483. 23 A	229 a	1862. 13 A	263 d	1090. 52 D
193 f	998. 22	229 a	1862. 17	263 e	1024. 33
194 a	998. 22	229 a	1862. 19 Auct	263 ef	1090. 50 Auct
194 f	1056 57	229 b	18 2 15 Auct	263 f	954. 42
195 f	1164. 18	229 c	864. 17	263 f	1024. 32
196 a	880. 2	229 d	864. 19	263 f	1885. 33
197 ab	1057. 6 D	229 d	869. 51	264 a	1090. 51
197 b	852. 15	230 d	1157. 18 D	264 b	954. 38
198 a	1078. 58 D	230 e	1701. 4 Auct	264 b	954. 41
198 a	1570. 2 A	230 f	1776. 23	264 b	1090. 51
198 c	867. 31	231 b	1776 24	264 e	1885. 32
198 d	857. 36	231 bc	868. 47	265 d	1409. 51 A
198 e	857. 26	231 cd	868. 50	266 f	1462. 34 Auct
198 e	989. 28	231 de	868. 51 A	267 a	1093. 59 D
199 bc	1646. 11 A	232 e	868. 51	267 c	954. 42
200 c	1164. 17	232 e	868. 55	267 c	1024. 37
200 f	1411. 13	232 e	1697. 43	267 c	1024. 42 Auct
200 f	1631. 63	232 f	1697. 46	267 cd	1090. 56
201 a	890. 64	233 d	1485. 63	267 de	1024. 29 Auct
201 b	1271. [illegible]	233 de	1485. 63 Auct	267 e	954. 43
201 b	1822. 5	234 d	1119. 8	267 e	1095. 23
202 a	880. 3	235 b	1119. 9	268 e	1095. 17 A
202 b	1575. 41	236 c	835. 61	269 c	1095. 19 A
203 b-c	1500. 3 Auct	236 e	1119. 6	269 d	1433. 47 A
204 a	1959 48	236 f	1091. 57 D	270 c	1596. 42
204 a	1960. 1	238 cd	1951. 38 D	270 c	1596. 44 Auct
204 c	1575. 42 A	23[illegible] e	1951 43	270 e	1818. 10
205 c	1673. 11	242 bc	1598. 5	271 bc	1090. 59
206 f	1453. 8 A	242 d-f	1642. 59	271 d	1090. 58
206 f	1533. 30 A	242 f	1761. 48 A	271 f	954. 42
207 c	1081. 7 A	245 e	1703. 21	271 f	1024. 44
207 c	1927. 63	247 c	1829 50 D	272 a	954. 42
208 b	1390. 31 D	248 ab	1854. 7 A	272 a	1090. 49
208 f	1761. 45 D	248 f	995. 23	272 b	1753. 36
209 c	1878. 64 }	249 b	1278. 31 D	272 c-e	1753. 32
209 d	1879. 1 } A	249 f	1389. 1	VII	
211 e	1428. 30	250 f	1687. 49 D	275 b	1908. 48 A
219 d	1164. 22 Auct	250 f-	1273. 3	276 d	1630. 40 A
220 c	1645. 10 Auct	51 a		276 ef	867. 52
220 f	1704. 35 Auct	254 c	952. 51 Auct	276 f-	867. 63-

77 a	68. 1	298 f	1240. 31 A	313 b	1630 11
277 a	867. 48	299 a	1240. 18	313 b	1720. 51
277 d	867. 61 Auct*	299 b	1240. 18	314 a	1088. 6 A
277 d	1389. 8 Auct*	299 b	1240 20 Auct	314 a	1173. 46 Auct
278 a	868. 5	299 b	1240. 21 Auct	314 b	1173. 47 Auct
279 f	1577. 64 D	299 c	1240. 21 Auct	314 c	1173. 48
280 d	1156. 47	299 c	1240. 18 A	314 e	1213. 30 A
280 e	1077. 32 Auct	299 d	1240. 22 A	315 a	1720. 47
281 bc	1700 63 A	299 e	1240. 27 A	315 b	1720. 50
281 e	1422. 37	300a	1183. 13	315 c	1720. 49
281 e	1691. 30 A	300 f	867. 50	315 d	1108. 23
281 ef	1166 45 Auct*	301 a	867. 49	316 a	1541. 28 Auct
282 c	1067. 38	301 a	1169. 12 Auct	316 c	1541. 30
282 e	1067. 40	301 b	867 50	316 d	1541. 31
282 f	1070. 23	301 c	867. 51	316 e	1541. 33
283 b	1067 43 Auct	301 f	994. 50	326 f-	1541. 36 Auct
284 a	1067. 41 Auct	302 b	994 47 A	17 b	
284 b	1070. 23	302 b	1720. 62	317 b	1541. 25
284 c	1067. 43 Auct	302 b	1928. 20 D	317 b	1541. 38
284 cd	1067. 44	302 b	1928. 22	317 c	1541. 24
284 d	890. 44	302 b	1928. 25	317 f	1541. 39
284 f	1150. 36	302 c	1130. 42	318 e	1541. 43 Auct
-85 a		302 cd	994. 45 A	318 f	1541. 29 Auct
285 d	1150. 39	302 e	1720. 58	319 f	1720. 41
285 d	1150. 40	303 b	994. 49	320 d	1720. 41
286 b	764. 10 Auct	303 b	1108. 21 A	320 e	1644. 13
286 b	1110. 56	303 c	994. 52 Auct	320 f	1129. 25
286 f	909. 11	303 e	1720. 61	321 a	1403. 12
286 f	1960. 21	304 a	1240. 22 Auct	321 c	1276 35 Auct
288 a	1211. 23 D	304 b	1215. 7 A*	321 e	1163. 15
288 f	853. 36	304 cd	1083. 59 D	321 f	1163. 14 D
289 a	776. 31	304 f-5 a	1215. 7 A*	322 a	1163. 12 D
289 a	859. 63	305 ab	1934. 20 A	322 a	1163. 16
289 bc	860. 4	305 c	1934. 23 A	323 cd	950. 3 Auct
289 d	859. 64	305 e	1633. 49 D	323 d	440. 26 A
289 e	860. 3	305 e	1872. 17 A	323 e	950. 5
290 c	1402. 6 A	306 c	1389. 24 A	323 f	1913. 45
290 d	1709 59 A	306 d	1714. 34 Auct	324 a	1286. 7 Auct
290 e	1689. 36	306 e	950. 8	324 c	1015. 59
291 f	946. 55	307 a	1178. 2	324 c	1934. 23 A
292 b	1552. 32 D	307 b	1177. 63	324 d	868. 6 A
295 f	261. 16	307 c	1178. 1	324 d	1150. 41
296 b	271. 21	307 f	1178. 4 Auct	324 de	1934. 24 A
296 d	271. 24	308 b	331 38	324 e	1934. 27
296 c	271. 23	308 cd	1720. 32	324 f	1015. 57
296 f-	271. 26	309 a	1500. 8	325 b	87. 24
97 a		310 c	1279. 18 A	325 b	87. 33
297 c	854. 5	310 d	871. 50	325 b	87. 35
297 d	1240. 26 A	310 e	1227. 24 D	325 cd	1197. 31
298 d	1240. 30	311 a	1053. 16 Auct	325 f	1934. 31 Auct
298 e	1211. 51	311 b	1863. 54	326 a	1934. 33 A
298 e	1240. 29 A	311 f	1223. 46 A	326 b	1205. 68 A
298 f	1240. 25 A	312 d	1057. 4 Auct	326 f	1872. 10

327 e	1784. 42 A
328 a	1475. 57 D
328 ab	1185. 4
328 d	1475. 57 D
328 f	1276. 33 Auct
329 a	1475. 56 D
329 a	1936. 16 A
329 d	1297. 22 D
VIII	
331 ab	1485. 18 A
331 d	1720. 37 A
331 f	1223. 46 A
333 ab	35. 18 A
333 c	1396. 20 A
334 b	1720. 44 Auct
334 b	1720. 45 A
335 a	1720. 46 A
335 ab	1720. 55
335 b	1387. 27 Auct
336 a	1447. 30 D
336 b	759. 51 A
338 a	872. 13 A
338 a	1290. 42
338 a	1390. 51 A
338 a	1538. 4 Auct
338 a	1720. 51
338 b	481. 33 A
338 b	1151. 13
338 b	1455. 59 A
338 c	1870. 69 D
338 d	1634 5 Auct
340 e	1283. 37 Auct
340 f	1428. 14
341 f	1833. 65 D
342 f	867. 57
343 c	1201. 4 Auct
344 f	1503. 5
345 e	1720. 52
347 d	100. 17 A
347 d	1150 42 Auct
347 f	1634. 29
348 d	1108. 40
349 a	1692. 45 A
349 b	1324. 24
349 bc	1108 43
350 a	304. 2
350 a	886. 55
350 c	304. 4
350 d	1056. 42 N
350 d	1586. 4
351 e	1623. 53
351 f	1623. 57
352 b	894. 45
352 b	1456. 27
352 e	1482. 65
355 a	1770. 12 D
358 e	1720. 54
359 a	1720. 53
360 b	1914. 49
360 b-d	1914. 43
360 c	1925. 44
360 d	1914. 43
360 d	1914. 49 D
361 f	1501 34
362 a	1051. 18
362 e	1119. 11
362 ef	1702. 6 D
362 f-	1413. 3 A
63 a	
363 a	1413. 8
363 b	1473. 23 D
363 c	1411. 7
363 f	1476. 1 Auct
365 a	1586. 17
365 b	1085 42 A
365 d	1085. 49 A
366 ab	1183. 3 A
IX	
366 d	1061. 1 Auct
367 a	1061. 2 Auct
367 ab	1061. 2 D
368 cd	1183. 5 Auct
369 a	1577. 63 D
369 e	1368 56 A
370 d	746. 44
371 a	1129. 13 Auct
371 a	1241. 19
371 b	1163. 8
371 e	1155. 19
371 f	1155. 19 N
372 c	955. 2
373 a	872. 9 A
373 ab	1273. 6
373 b	1440. 48
373 b	1440. 51
373 b	1479. 27
373 c	1440. 50 Auct
373 c	1440. 54
373 f	1429. 27
374 c	1273. 6
374 ab	1834 14 Auct
374 c	1479. 26 A
374 d	1479. 26
374 d-f	1752. 15 Auct
375 a	1752. 16 D
375 bc	1485. 56
375 bc	1752. 22 A
375 d	773. 9
375 f	773. 14
-76 a	
376 bc	1382. 64 A
379 b	1151. 40 Auct
382 b	879. 39 A
383 a	1476. 47 D
383 c	772. 37
383 c	1402. 57
384 bc	1778 15
384 e	1241 18 Auct
384 f	1231. 41
385 d	867. 54
385 d	1201. 6
885 d	1477. 44 A
386 a	867. 54
386 e	402. 12 D
387 d	1271. 8
387 f	852. 12
-88 b	
388 b	854 26
388 c	1467. 14
388 de	1467. 17
390 a	1290. 40
390 ab	1290. 42 Auct
390 b	372. 16 A
390 b	1322. 48 Auct
390 d	1687. 54
390 f	1687. 58 Auct
-91 a	
391 ab	1523. 59 A
391 bc	1524. 3 A
391 f	1411. 10 A
392 d	1558. 7 A
392 e	1702 54
393 a	1126. 33
393 b	1108. 49
393 b	1126. 31 D
393 b	1286. 47
393 d	254. 38 Auct
393 ef	1322. 49
394 ab	1712. 41
394 c	1712. 45
394 d	1712. 44
395 ab	1712. 44 Auct
395 c	1451. 65
395 d	978. 5
395 e	1452. 48 D
395 e	1580. 2
396 cd	1485. 53
396 e	1485. 54
397 a	346. 12

397 c	346. 8	408 c	1401. 16 Auct	424 e	1205. 16
397 d	346. 9 A	408 e	1401. 19	424 e	1205. 20
397 e	346. 9	9 a		425 a	1205. 16
397 e	524. 23 A	409 a-c	1401. 11 Auct	425 a	1205 18
397 e	1271. 11 Auct	409 d	1401. 5 Auct	425 c	1205 22
397 ef	1271 9 A	409 f-	1401. 5	425 c	1402. 41
397 ef	1271. 12	10 a		425 d	1402. 39 Auct
397 f-	150. 22 A	410 b	1887. 50 Auct	425 e	1205. 20
98 a		X		425 e	1402. 39 } D
398 ab	1271. 14 Auct	411 b	870. 10 Auct	425 ef	1402. 41 }
398 f	1205 27	411 b	870. 10	426 de	1624. 48 Auct
398 f	1681. 38	411 b	1817. 17 D	427 b	1398. 3
399 e	1626. 35	412 ab	1523. 3 A	427 c	1624. 54
400 a	1271. 6	412 bc	1837. 22	427 f	1623. 56
400 a	1534. 16 Auct	412 d	1837. 25	428 c	1598. 56
400 ab	136. 43 A	412 de	1523. 7	428 d	1598. 57
400 a-c	1534. 14 D	412 f-	1523. 9 A	428 f	1598. 58
400 bc	1534. 17 D	13 a		430 b	890. 47
400 b-d	1821. 16	413 ab	1289. 9	430 d	1624. 55
400 c	908. 2 Auct	413 c	1299. 20 Auct	430 e	1624 50 Auct
400 d	1534. 19	414 c	1299. 22 A	432 b	868. 59
400 d	1821. 15	414 d	1493. 23 A	432 c	1449. 7
400 d	1821. 27	415 a	1242. 36 } A	433 ef	1701. 9 Auct
400 de	35. 25	415 a	1242. 40 }	434 ab	1834. 3
401 a	1925. 43 D	415 cd	1630. 15	434 d	1834. 8
401 c	1872. 8 A	415 d	1630. 8	434 d	1834. 6 Auct
401 d	1872. 12 Auct	415 f-	1324 57	434 ef	957. 42
402 a	773. 5	16 a		435 a	1680. 45
402 b	774. 23	416 b	862. 7	435 d	1397. 50 A
402 bc	1872. 5 Auct	417 a	862. 8	436 d	746. 58
402 c-e	1753 18	417 b	954. 32 Auct	437 a	1398. 1
402 de	1753. 18 Auct	418 ab	954. 34 Auct	437 b	746. 60
402 e	261. 18	418 c	954. 31	437 e	1680. 48
402 e	872. 11	418 e	857. 28 A	438 a	1275. 54 A
402 e	1524. 13	419 a	868. 19	438 b	1624. 9
403 a	1719. 43 Auct	419 b	1413. 45	439 b	975. 7
403 b	890. 47	419 c	1413. 47	439 b	1624. 9
403 cd	1524. 8	420 f	1085. 45 D	440 e	1843. 31 A
403 d	315. 19	421 ab	1312. 38	440 ef	1178. 16 Auct
404 c	1585. 59	421 c	1085. 47 Auct	441 cd	1449. 7 Auct
406 a	975. 12 A	421 f	1586. 40	441 e	1871. 5
406 b	975. 14 A	422 a	1837. 20	442 c	1242. 40 Auct
406 e	1239. 29	422 b	1205. 20 Auct	442 d	1178. 33 Auct
406 e	1349. 10 A	422 d	1504. 63 Auct	442 e	879. 38
406 e	1572. 54	422 e	1900. 9	443 d	1243. 17 Auct
406 f	1239. 28	-23 a		443 de	1623. 50 D
407 ab	1420 36 A	423 b	1306. 51 D	443 e	962. 33
407 bc	1829. 43 A	423 d	746. 49*	444 f	1397. 46 D
407 d	1394. 24	423 e	746. 63	-45 a	
-8 a		423 ef	746. 55 Auct	445 a	1277. 49 A
408 b	948. 38	424 b	1159. 59	445 de	989. 30 Auct
408 b-c	1401. 10 Auct	424 b	1216. 63	445 e	1505. 1 Auct*
408 c	1401. 4 A	424 d	746. 45	445 ef	1896. 12

446a	1910. 48 A	782f	869. 25	476de	917. 60
446bc	1253. 57 Auct	782f	1230. 41	476f	1632. 6
446d	1253. 47	782f	1632. 29	476f	1632. 9 Auct
446e	1253. 51 Auct	783a	1429. 21 A	-77a	
447a	871. 57	783a	1775. 10 D	477b	1632. 7
447a	1270. 10 D	783a	1775. 12 Auct	477b	1632 8 Auct
447c	871. 57	783b	1357. 39	477d	1631 60
447cd	1270. 11 D	783b	1624. 28	478b	1282 53
448a	1015. 47 Auct	783b	1624. 31 A	478b	1411. 14 A
449bc	1167. 9	783b	1775. 10 D	478e	1282 43
449c	865. 15	783bc	1776. 32	478f	1282. 52 Auct
449de	1336. 14 Auct	783c	308. 44	479a	1282. 47 A
450ab	1343. 17 D	783c	917. 57	479a	1282. 57
450ef	632. 9 Auct	783d	883. 54	479ab	1282. 49 Auct
451a	632. 11 Auct*	783d	1282. 29 A*	479b	1282. 59 Auct
451d	865. 15	783d	1324. 38	480b	1538. 40
451d	1552. 24 A	783d	1624. 30	480d	207. 10 A
451e	1427. 29	783f	1405. 12 A	480e	1428. 60
452b	938. 58 D	784a	1205. 53	481cd	1632 30 Auct
452c	1854. 8 Auct	784a	1224. 13	481d	1205. 56
452e	1854. 5	784b	1405. 15 A	482d	1205. 57
455bc	1335. 52 Auct	784d	1163. 28 Auct	482de	1205. 56 Auct
455f	1339. 17 Auct	784d	1960. 12 Auct	-83a	
455f	1586 20	467e-f	1207. 9	483a	1205. 57
456e	1323. 59	467f	1207. 8 A	483a	1775. 12
456e	1606 61	468c	1300. 4	484c	1066. 3
457a	1323. 56 Auct	468c	1300 5 Auct	484f	1246. 31 D
458ab	1335. 34	468c	1300 8	485a	1246. 32
458d	1335. 37	468d	917. 60	485a	1246. 35
458d	1335. 50	468d	1300. 5	485a	1246. 36
458e	1335. 39	468e	1300. 6 Auct	485d	1246. 32
460d	868. 57	468f	1286. 29	486a	1246. 35
XI		469a	1299. 63 D	486ab	1462. 28
460d	1271. 30	469d	1632. 25	486c-e	907. 23 }
460f	1271. 32	469f	1632. 28 Auct	486de	907 24 } A
461d	1632. 14	-70b		486e	868. 20
461e	1632. 18	470e	1153. 43	486f	1400. 61
462b	916. 49	470e	1646. 19	487bc	1258. 57
462b	1206. 12	471b	1153. 43	488b	869. 56 A
464a	1632. 1 Auct	471e	1153. 44	488d	869. 28
464bc	1632. 2 A	472e	1847. 47	488de	870. 12 A
465ab	871. 42 Auct	473e	1633. 14 A	488f	869. 1
465b	883. 61 Auct	474e	1170. 57	-89a	
465c	1631. 61 Auct	474e	1423. 15 A	488f	869. 10
466b	977. 33 A	474f	1423. 13 A	-89a	
466b	1319. 47 D	474f	1423. 18 A	489b	869. 16 A
781d	1319. 49	474f	1879. 3	489b	869. 21 A
781d	1632. 21 D	475b	1423. 19	489b	1155. 49 Auct
781f	1632. 29	475c	1476. 30 A	489c	869. 43 Auct
782a	1624. 33 Auct	476a	917. 54	489d	871. 1 A
782e	1300. 55 A	476b	916. 38 Auct	489c-e	1816. 30 Auct
782d	1367. 30	476c	917. 62 Auct	489ef	870. 18 A
782de	344. 21 Auct	476d	918. 1	490a	870. 20 Auct

490 b	1351. 41 Auct	502 f	1632. 13 D	528 cd	1292. 53
490 b	1712. 35	503 a	1632. 13	528 f	1489. 14
490 bc	1351. 38	503 c	1632. 12 D	-29 a	
490 d	1712 62 A	503 c	1632. 10 Auct	530 b	1602. 17
490 de	1712. 46 A	503 d	868. 21 A	530 e	1484. 16 A
490 e	1713. 1 A	503 ef	1775. 36	532 a	1258. 42
490 ef	1713. 3 Auct	505 b	1228. 21	532 e	1479. 34 Auct
490 f	1535. 54 Auct	508 d	1406. 15 D	533 b	1376. 24
490 f	1535. 55 A	XII		533 e	1490. 42
491 a	1713. 4 A	510 a	1148. 32 Auct	534 b	1594. 36
491 ab	1351. 32	510 c	1261. 43	535 c	1068. 27
491 b	1712 39 Auct	510 cd	1261. 44 Auct	535 d	1083. 26
491 b	1713. 2 A	512 bc	1282. 36 A	536 a	570. 9
491 c	1713. 5	512 c	851. 50	536 e	1363. 19
492 a	869. 5	512 f	1279. 5	536 e	1542. 39 A
492 d	1712. 50 A	513 a	1612. 30	537 e	1410. 4
493 e	870. 39 A	513 ab	1594. 25	537 f	1522. 5
494 b	1668. 24 D	513 c	1594. 28 A	539 c	869. 60
495 cd	1531. 57 Auct	513 c	1594. 46	539 e	1004. 60
496 a	598. 18 A	514 b	1572. 49 D	539 f	1213. 60 A
496 c	907. 23 A	514 c	1057. 10	540 c	1784. 46
496 d	1632. 25	514 ef	1484. 12 A	540 f	1082. 35 A*
496 e	1286 26	515 a	1220. 19	540 f	1922. 2 D
496 f	1402. 43	515 f	1082. 32 A*	541 c	1213. 46
497 a	1286. 27 Auct*	516 a	1082. 28 A*	541 de	1345. 33
497 e	1286. 27 A	516 c	1144. 16	541 e	1824. 11
498 ab	1775. 17 D	516 de	1144. 17 A	542 a	1293. 58
498 b	900. 17 Auct	518 c	1146. 35 D	542 c	1887. 42 D
498 c	900. 16 A	518 cd	1150. 15	542 f	1402. 11
498 d	1775. 18 D	518 d	1163. 63 A	543 e	1593. 2
498 e	746. 43	518 ef	1523. 63 Auct	543 cd	1594. 12 D
498 e	870. 5 Auct	518 f	1822. 34 A	543 e	1698. 61
498 f	1775. 22 D	521 b	1185. 6	543 f	995. 27
499 a	1775. 22 D	521 b	1436. 46	543 f	1655. 58
499 e	1775. 25 D	521 d	1752. 36	545 e	1389. 10
-500 c		521 d-f	1266. 53	546 a	1562. 56 A
501 a	1289. 6	522 d	1436. 49	546 b	1389. 11
501 a	1299. 59	523 a	1094. 48	546 e	1910. 39 A
501 a	1299. 61	523 a	1095. 49 D	547 b	1214. 4 A
501 a	1445 44	523 cd	1056. 61	547 f	1398. 7 A
501 ab	1299. 55 Auct	523 cd	1068. 10	548 a	1273. 34
501 b	1299. 57 Auct	523 ef	1358. 6 Auct	548 b	1960. 3 D
501 b	1299. 64 Auct	524 a	1433. 41	548 cd	1413 47
501 bc	1300. 3	524 b	1358. 12	548 f	1413. 50 A
501 c	1299. 58	524 d	1960. 15	549 a	1241. 36 A
501 c	1299. 59	524 f	1292. 63	549 a	1817. 1 A
501 c	1299. 62	524 f	1358. 13 D	549 f	1271. 25
501 d	1299. 56	525 d	1390 40	550 c	962. 30
501 d-f	1261-21 A -25	525 d	1390. 42	550 f	962. 26
		525 e	1387. 44	551 a	1288. 41 Auct
501 f	1261. 21 A	527 b	1534. 4 Auct	551 ab	1288. 42 Auct
c106	1153. 42	527 d	1358. 5 Auct	552 c	1288. 46 Auct
502 c-d	1632. 11 Auct	527 d	1832. 61	552 cd	1332. 56

552e	1616. 14 A
552f	1616. 10 A
553a	974. 56
553b	1376. 24
XIII	
555d	1361. 28
556b	1361. 18 D
556bc	1361. 21
556d	1361. 27
556e	1361. 24
556f	1345. 50
-57b	
557cd	1345. 53
557f	976. 56 Auct
558a	1714. 36
559a	1423. 28 Auct
559f	1345. 56 Auct
-60a	
560b	1244. 43
561cd	1596. 44
561e	1375. 2
562b	988. 13 Auct
562d	987 25 Auct
563b	880. 5
563de	1448. 2 D
563f	1214. 52
564b	1257. 13 D
564ef	1558. 15 Auct
564f	1257. 13 D
565a	1910 4
565b	1257. 13 } D
565c	1257. 13 } D
565c	1909. 62
565e	1441. 22 D
565f	1257. 13 D
566a	1375. 7
566c	1375 3 D
567a	1363. 18
568b	1522 9
569b	883. 35
569c	886. 34
569d	1185. 2
570b-d	1403. 56
572f	1349. 7
573b	1758. 6 Auct
580c	1289. 17
582b	1410. 20
582bc	1349. 19
582d	1686. 56 A
582ef	1818. 17
582f	1410. 20
583ab	1224. 49
583d	1818. 18
584e	889. 51
585a	1349. 13 A
585c	1428. 53 D
585e	1634. 22
585e	1634. 26
589b	1062. 38
589e	889. 51
590d	1259. 5 N
590e	1258. 64 N
591c	1259. 7 N
591f	1151. 9
594d	1713. 46
599e	988. 19
600a	978. 22
600b	978. 23 A
605ef	1165. 42
606c	1166. 27
606d	1221. 31
608b	1735. 50 Auct
609e	875. 52 Auct
609ef	1185. 14
612a	974. 58
XIV	
613a	1156. 1
613d	1836. 62
613d	1837. 1 Auct
615a	1015. 61 Auct
615d	1242. 42
616de	1642. 47
618a	1236. 54
618c	1236. 55
618cd	1236. 56
618d	1164. 10
618d	1164. 12
618d	1885. 23
618d	1885. 24 A
618de	1162. 39 A
619a	1164. 11
619b	1164. 11
619b	1236. 59
619b	1885. 23
619bc	1164. 7 A
619de	1236. 61 Auct
620de	1941. 51 A
620c	1941. 55
620f	1069. 11
-21a	
621b	885. 15
621cd	1941. 56
621e	884. 23
621f	884. 21
622a	1818. 1
622b	884. 26
622f	1163. 23 A
623ef	1422. 53 Auct
624a	745. 56
624a	1078. 38
624b	1078. 40 A
627a	1319. 64
627b	1320. 1
627bc	1753. 28 A
627c	1320. 2 Auct
627de	1320. 3
627e	1403. 63
627f	1403. 62
628d	1078. 23 D
628e	1078. 25
629f	1524. 1 A
630d	957. 46
630d	1078. 28
631a	957. 47
631c	957. 47
632e	900. 21 A
633b	1078. 35
637a	1107. 64
638c	1226. 14 Auct
639c	1098. 56
639e	1101. 16
-40a	
640c	1141. 2
640c	1141. 6 Auct
-41a	
641b	1141. 8 Auct
641b-d	1401. 48 A
641c	1401. 51
641e	1401. 21 A
641e	1401. 50 A
641f	1401 52 Auct
642e	948. 38
642e	1141. 9
643a	1192. 42 Auct
644a	1114. 2
644a	1345. 29 D
644f	1114. 1
645e	1139. 4
645f	1864. 7
-46a	
646ab	1407 24
646d	1139. 8
646e	1635. 30 A
646e	1652. 57 D
646e	1904. 34 A
647a	306. 16 A
647bc	1753. 26 A
647de	1753. 3
648b	1735. 51 Auct

649e	1210. 42 A	677f	1295. 17	694de	1574 10
650c	1845. 16	678ef	1538. 42 Auct	695a	1400. 7
651d	1616. 53 Auct	679d	1679 12 A	695a	1400. 17
651e	1616. 57	680e	1049. 38 A	695a	1574. 14
652c	955. 7	680ef	1295. 23 A	695e	285. 3
653d	1405 41 Auct	681b	1296. 24	695f-96a	1574. 7
653de	545. 40 Auct	681e	1049. 38	697f	1665. 33
654a	1573. 22 A	681f	1295. 19	-98a	
654cd	1257. 27	682c	1295. 14 A	698ab	1224. 54 Auct
654e	1035. 43 Auct	684b	1504. 41 Auct	698b	1224. 54
655b	1035. 46	685e	1843. 24	699ab	1224. 54
656d	1821. 36	686a	1751. 63	699d	440. 28 A
656e	789. 64	686f	1295. 21	699d	1571. 7 Auct
657d	1754. 58	686f	1679. 13 D	699d	1653 15 A
658a	1178. 13	687a	1295. 21	699e	667. 22 N
658c	1485. 31	687e	974 59	699e	1161 30 A
658d	1226. 32 A	688c	1300. 39 Auct	699e	1163. 27 D
659a	1751. 56	688e	975. 3	699e	1571. 5 Auct
660a	1661. 48 A	688f	975. 5 A	699ef	1571. 16 Auct
661b	1859. 44 A	689e	975. 3	699f	1854. 55
663a	1751. 61	690b	1144. 14 Auct	700a-c	1571. 9 Auct
663bc	1751. 64 Auct	690d	975. 3	700b	1571. 4 D
XV		690f	975. 3	700c	1571. 18 Auct
666a	859. 38 A	690f	1843. 20 A	700c	1854. 55
667c	1170. 56	691b	1295. 20 Auct	700e	1571. 19 Auct
668cd	1843. 26 Auct	691e	1161. 30 A	700ep	1571. 20 Auct
669e	1243. 16	692bc	1679. 25 Auct	701a	1571. 10 Auct
674c	1908. 58	692de	1533. 3	701b	1571. 11 Auct
675a	1816. 12	693c	1525. 61 D	701ab	1571 21 N
677e	1616. 57 A	693f	1668. 24 D	702e	1164. 23 [3]

[3] Addo hos locos, quos quibus ex Athenaei libris sumpserit Eustathius, nondum, ut statuerem, mihi contigit: p. 255. 4, 1720. 6, 1783. 14 (cf. 1833. 56), 1798. 23, 1881. 25.

Haud raro, utrum Eustathius Athenaei opere usus sit necne, dubitare potes. Hos autem locos simillimos quidem Dipnosophistarum contextui non excerpsit ex Athenaei libris: 65. 31 (cf. VIII p. 362f), 561. 4 (cf. IX p. 390f), 625. 18 (cf. VIII p. 362f), 746. 66 (cf. XI p. 494f), 757. 56 (II p. 71d), 1119. 11 (VIII p. 362 d), 1342. 6 (cf. I p. 11c), 1624. 43 (X p. 426c), 1624. 44 (cf. X p. 426d), 1624. 45 (cf. X p. 426f).

Appendix V.

Index locorum e codicibus Laurentiano Parisinoque aut ex Eustathii Commentariis emendatorum.

(Addo virorum doctorum coniecturas aut Epitomae codicum aut Eustathii lectionibus confirmatas.)

Vita.

Nata sum Clara Gertrudis Aldick in oppido Guestfalensi, cui nomen est Wattenscheid, anno 1902 die 31. mensis Augusti patre Guilelmo, matre Clara e gente Kulla. Litterarum primordiis imbuta per sex annos scholam Victorianam, quae vocatur, Essendiensem frequentavi, ubi Graecorum et Romanorum linguis litterisque initiata sum. Maturitatis testimonio accepto ab anno 1922 primum Monasterii unum, deinde Monachii tria, tum Berolini duo, postremo iterum Monasterii quinque semestria studiis philologicis incubui. Examen rigorosum superavi d. 29. m. Jul. a. 1927.

Docuerunt me vv. dd. *Monasterienses:* Ettlinger, O. Hoffmann, Kluckhohn (nunc Vindobonensis), Kreller, Latte (nunc Basileensis), Muenscher, Muenzer, de Salis, H. Schoene; *Monacenses:* Becher, M. Geiger (nunc Gottingensis), Heisenberg, Kapp (nunc Hamburgensis), Maurenbrecher, † Muncker, Gualt. Otto, Rehm, Ed. Schwartz, † Vollmer, Weymann, H. Woelfflin; *Berolinenses:* Jaeger, Maas, Ed. Meyer, Ed. Norden, Regenbogen (nunc Heidelbergensis), U. de Wilamowitz-Moellendorff. Seminarii philologici sodalis fui Monacensis per unum, Berolinensis per duo semestria. Praeterea ad exercitationes benigne aditum mihi dederunt historicas Ed. Meyer, Muenzer, Gualt. Otto, palaeographicas Heisenberg.

Omnibus quos commemoravi viris doctis gratias et nunc ago et semper habebo maximas, imprimis Hermanno Schoene, qui studiis meis semper fautor fuit et adiutor neque unquam in conficiendo hoc opusculo mihi defuit.